BERKELEY
LIBRARY
UNIVERSITY OF
CALIFORNIA

Digitized by Google

Digitized by Google

BERKELEY
LIBRARY
UNIVERSITY OF
CALIFORNIA

RECON

Digitized by Google

BV 3 .E62
GATZ MEMORIAL LIBRARY,
THE ABBEY OF
GETHSEMANI, KY.

Acta

S. Congregationis super Statu Regularium

ab

A. Archiepiscopo Philippensi

Secretario

Collecta.

Romae

1862.

Imp. Fugère frères, r. Arbre-sec 10, Lyon

Digitized by Google

LOAN STACK

Digitized by Google

BX1656
A25
1860z
MAIN 3

GATZ MEMORIAL LIBRARY,
THE ABBEY OF
GETHSEMANI, KY.

Encyclica SSmi Domini Nostri Pii IX ad omnes Archiepiscopos, et episcopos de institutione Sacrae Congregationis super Statu Regularium.

Pius Papa IX.

Venerabilis Frater, Salutem et apostolicam Benedictionem. Cum hisce Litteris ad te mittimus, Venerabilis Frater, encyclicam Nostram Epistolam ad omnes Regularium Ordinum Moderatores datam, ex quâ profectò intelliges, quantâ Nos benevolentia Ordines ipsos de christianâ et civili republica tot sane nominibus optime meritos prosequamur et quantâ paterni animi Nostri sollitudine illorum disciplinae, utilitati, decori, splendori pro Apostolici Nostri Ministerii officio consulere cupiamus atque velimus. Et quoniam in tanti momenti negotio illustribus Romanorum Pontificum Praedecessorum Nostrorum vestigiis insistentes, peculiarem Venerabilium Fratrum Nostrorum S. R. E.

Digitized by Google

Cardinalium Congregationem instituimus, quam de Statu Regularium Ordinum nominavimus, iccirco tuum erit, pro tua pietate et prudentia eidem Congregationi ea omnia significare, quae ad optatum exitum obtinendum magis in Domino expedire censueris. Jam vero optime noscis, Venerabilis Frater, quantopere ad totius catholicae Ecclesiae bonum intersit, omnes in sortem Domini vocatos mutuam in primis qua opere, qua verbo, qua exemplo praeseferre caritatem, et concordissimis animis, studiis, consiliis in majorem gloriam et animarum salutem procurandam incumbere. Itaque a tua religione, et pastorali zelo expectamus, ut, in quantum in Te est, omni cura et industria optatissimam inter Clerum Saecularem, et Regularem concordiam magis in dies fovere tueri summopere studeas. Ac pro certo habentes, Te Nostris Desideriis et curis quam cumulatissime esse responsurum, hac occasione libentissime utimur, ut praecipuam, qua Te complectimur,

Digitized by Google

benevolentiam iterum testemur et confirmemus. Cujus quoque pignus esse volumus Apostolicam Benedictionem, quam ex intimo corde profectam Tibi ipsi, Venerabilis Frater, et omnibus quibus praees clericis laicisque Fidelibus peramanter impertimur.

Datum Romae apud S^{tam} Mariam Majorem Die XVII. Junii anno MDCCCXLVII. Pontificatus Nostri Anno Primo.

Pius PP. IX.

SS^{mi} Domini Nostri Pii IX. Epistola Encyclica ad omnes supremos moderatores, abbates, provinciales, aliosque superiores regularium ordinum de instauranda regulari disciplina.

Pius PP. IX.

Dilecti Filii Religiosi Viri Salutem et Apostolicam Benedictionem

Ubi primum arcano divinae providentiae consilio ad totius

Ecclesiae regimen evecti fuimus, inter praecipuas Apostolici Nostri ministerii curas et sollicitudines nihil Nobis potius fuit, quam Religiosas vestras familias singulari paternae Nostrae caritatis affectu complecti, omnibusque studiis prosequi, tueri, defendere, ac majori earum bono et splendori totis viribus consulere atque prospicere. Ipsae enim ad maiorem Dei omnipotentis Dei gloriam, et animarum salutem procurandam a sanctissimis viris Divino afflante spiritu institutae, atque ab hac apostolica Sede confirmatae, multiplici earum formâ pulcherrimam illam varietatem efficiunt, quae mirifice circumdat Ecclesiam, ac lectissimas illas auxiliares Christi militum turmas constituunt, quae maximo tum christianae, tum civili reipublicae usui ornamento atque praesidio semper fuerunt. Siquidem earum Alumni singulari Dei beneficio ad evangelicae sapientiae consilia profitenda vocati, atque omnia detrimentum esse existimantes propter eminentem scientiam Christi Jesu, animo excelso et invicto

Digitized by Google

terrestria cuncta despicientes, et caelestia unice spectantes, iis egregiis operibus institere, gloriosisque laboribus perfungi semper visi sunt, quibus de catholica ecclesia, deque civili societate optime meruerunt. Nemo certe ignorat, vel ignorare potest, Religiosas Familias, vel a prima earum institutione innumeris paene clarissimis viris, qui omnigenae doctrinae, atque eruditionis copia insignes, omnium virtutum ornatu, et sanctitatis gloria fulgentes, amplissimis quoque dignitatibus illustres, atque ardenti in Deum et homines amore flagrantes, et spectaculum facti mundo, Angelis, et hominibus, nihil aliud in deliciis habuere, quam omni cura studio contentione in divinarum rerum meditatione dies noctesque haerere, mortificationem Jesu in suo corpore circumferre, catholicam fidem ac doctrinam a solis ortu usque ad occasum propagare, ac pro ea fortiter pugnare, et cujusque generis acerbitates, tormenta, supplicia alacriter perpeti, ac vitam ipsam profundere, rudes barbarosque populos ab errorum tenebris,

Digitized by Google

morum feritate, vitiorum coeno ad evangelicae veritatis lucem, omnemque virtutis, et civilis societatis cultum traducere, litteras, disciplinas, artes excolere, tueri, atque ab interitu vindicare, teneras juvenum mentes et cerea corda ad pietatem et honestatem mature fingere, sanisque doctrinis imbuere, errantes ad salutis tramitem revocare. Neque id satis, namque induti viscera misericordiae nullum est caritatis heroicae genus, quod cum propriae etiam vitae discrimine ipsi non exercuerint, ut captivis, carcere inclusis, aegrotantibus, morientibus, cunctisque miseris, egenis, calamitosis opportuna quaeque christianae beneficentiae, et providentiae subsidia amanter praebere, eorumque dolorem lenire, lacrimas detergere, ac necessitatibus omni ope et opera consulere possent.

Hinc porro evenit, ut Ecclesiae Patres, ac Doctores merito atque optimo jure evangelicae perfectionis cultores summis laudibus exornarint, et contra illorum oppugnatores acerrime decertarint, qui sacra haec Instituta tanquam

Digitized by Google

instituta et societati exitialia esse temere denunciant. Romani vero Pontifices Decessores Nostri ipsos Regulares Ordines benevolo semper affectu prosequentes, Apostolicae auctoritatis patrocinio illos tegere, tutari, atque amplioribus privilegiis, honoribus decorare nunquam omiserunt, probe noscentes quae quantaque bona et commoda ex ipsis ordinibus in universam christianam rempublicam omni tempore redundarint. Atque iidem Praedecessores Nostri de hac potiore Dominici agri parte tantopere solliciti fuere, ut, vix noverunt inimicum hominem clanculum superseminare zizania in medio tritici, vulpesque parvulas demoliri florentes palmites, nulla interposita mora curam omnem contulerint ad radicitus evellendum destruendumque quidquid uberrimos ac laetissimos jacti boni seminis fructus posset impedire. Hac sane de causa rec. me. Clemens praesertim VIII, Urbanus pariter VIII, Innocentius XI, Alexander VII, Clemens

IX, Innocentius XI, itemque Innocentius XII, Clemens XI, Pius VII, Leo XII Decessores Nostri tum saluberrimis initis consiliis, tum sapientissimis editis Decretis, et Constitutionibus omnes Pontificiae vigilantiae et providentiae nervos intendere haud intermiserunt ad mala penitus amovenda, quae tristissimis rerum ac temporum vicibus in Religiosas familias irrepserant, atque ad regularem in illis Disciplinam vel tuendam vel instaurandam.

Nos itaque pro summa, qua Ordines ipsos caritate prosequimur, illustria Decessorum Nostrorum exempla aemulantes, ac sapientissimis Tridentinorum Patrum sanctionibus inhaerentes (Sess. XXV. De Regular. et Monial.), pro supremi Nostri Apostolatus officio, curas, cogitationesque Nostras toto cordis affectu ad vestras Religiosas Familias eo sane consilio convertere constituimus, ut si quid in ipsis infirmum sit consolidemus, si quid aegrotum sanemus, si quid confractum alligemus, si quid perditum reducamus, si quid abjectum

erigamus, quo morum integritas, vitae sanctitas, regularis Disciplinae observantia, litterae, scientiae praesertim sacrae, ac propriae cujusque Ordinis leges ubique reviviscant, ac magis in dies vigeant et floreant. Etsi enim vehementer in Domino laetamur, multos sacrorum Familiarum existere Alumnos, qui sanctissimae vocationis memores, ac virtutum omnium exemplo et Doctrinarum copia praestantes illustria Patrum suorum vestigia persequi, in ministerio salutis laborare, bonumque Christi odorem undique diffundere, summopere student, tamen dolemus nonnullos reperiri, qui eorum professionis ac dignitatis obliti a suscepto instituto ita declinarunt, ut, non sine maximo ipsorum Ordinum et Fidelium damno, speciem tantum habitumque pietatis praeferant, ac professi instituti sanctitatem nomen vestemque vita et moribus refellant.

Has igitur ad Vos, Dilecti Filii, qui eorundem Ordinum Moderatores estis, Litteras damus studiosissimae Nostrae ergà Vos, vestrosque Religiosos Ordines volun-

Digitized by Google

tatis munctas, quibus consilium a Nobis de regulari disciplina instauranda susceptum significamus. Quod quidem consilium eo omnino contendit, ut, Deo bene adjuvante, illa omnia statuere, et perficere valeamus, quae ad cujusque Religiosae Familiae incolumitatem prosperitatemque tuendam, comparandam, ad populorum utilitatem procurandam, atque ad divinum cultum amplificandum, Deique gloriam promovendam magis magisque possint conducere. Etenim in vestrorum Ordinum disciplina instauranda eo potissimum Nostra studia, et desideria spectant, ut ex ipsis Ordinibus navos atque industrios operarios pietate non minus quam sapientia pollentes, hominesque Dei perfectos, et ad omne opus bonum instructos habere possimus, quorum operam in vinea Domini excolenda, in catholica fide penes infideles praesertim populos propaganda, in gravissimis Ecclesiae et hujus Apostolicae sedis negotiis pertractandis adhibere valeamus.

Digitized by Google

Ut autem tanti momenti negotium religioni, atque ipsis Regularibus Ordinibus, quod est maxime in votis, prospere feliciterque eveniat, atque ad optatum exitum obtineat, vestigiis Praedecessorum Nostrorum insistentes, peculiarem Venerabilium Fratrum Nostrorum S. R. E. Cardinalium Congregationem instituimus, quam de Statu Regularium Ordinum nominavimus, quo ipsi VV. FF. NN. pro singulari eorum sapientia, prudentia, consilio, rerumque gerendarum usu et peritia adjutricem Nobis manum in tanto opere praebeant.

At Vos quoque, Dilecti Filii, in ejusdem operis consortium advocamus, ac vehementer in Domino monemus, hortamur, obsecramus, ut Nostris hisce curis studiisque omni alacritate adlaborare velitis, quo vester Ordo pristina dignitate et splendore refulgeat. Itaque, pro loco quem tenetis, pro munere quo insigniti estis, nihil intentatum relinquite, ut Religiosi Viri Vobis subjecti serio meditantes vocationem quâ vocati sunt,

Digitized by Google

digne ambulent in ea, et vota quae semel Deo voverunt, religiosissime semper reddere studeant. Omni vero vigilantia prospicite, ut ipsi insignia Majorum suorum vestigia sectantes, sanctamque Disciplinam custodientes, mundique illecebris, spectaculis, negotiis quibus se abdicarunt omninó adversantes, sine intermissione precationi, rerum coelestium commentationi, Doctrinae, lectioni instent, in animarum salutem ex proprii Ordinis instituto incumbant, et mortificati carne, vivificati autem spiritu, seipsos Populo Dei exhibeant modestos, humiles, sobrios, benignos, patientes, justos, integritate, castitate irreprehensibiles, caritate ferventes, sapientia honorabiles, ne cuipiam sint offensioni, sed omnibus praebeant exemplum bonorum operum, ut qui ex adverso est vereatur, nihil habens malum dicere de ipsis. Etenim probe noscitis qua vitae sanctitate, et virtutum omnium ornatu ii praelucere omnino debeant, qui omnibus rerum humanarum blandimentis, voluptatibus, fallaciis, vanita-

tibus

tibus penitus abjectis, uni se Deo Deique cultui adhaerere polliciti ac professi sunt, ut christiana plebs in eos tanquam in nitidissimum speculum intuens, ea pietatis, religionis, et cujusque virtutis documenta ab ipsis excipiat, quibus feliciore pede percurrat semitas Domini. Cum autem ex diligenti tironum admissione, atque optima illorum institutione totius cujusque sacrae familiae status decorque plane pendeat, Vos summopere hortamur, ut eorum, qui religiosae vestrae familiae nomen daturi sunt, indolem, ingenium, mores antea accurate exploretis, ac sedulò investigetis quo consilio, quo spiritu, qua ratione ad regularem vitam ineundam ipsi ducantur. Ac postquam noveritis illos in religiosa vita amplectenda nihil aliud spectare nisi Dei gloriam, Ecclesiae utilitatem, ac propriam et aliorum salutem, in id potissimum diligentia omni, cura, industria incumbite, ut tirocinii tempore ea proprio Ordinis legibus pia

sancteque ab optimis Magistris educentur, et ad omnem virtutem, atque ad initum regularis vitae institutum quam optime informentur. Et quoniam praecipua atque illustris Regularium Ordinum laus semper fuit litterarum studia excolere fovere, ac tot eruditis Doctis laboriosisque operibus humanarum Divinarumque rerum scientiā illustrare, idcirco Vos summopere excitamus monemus, ut juxta vestri Ordinis leges maxima cura solertia rectam Studiorum rationem promovere, et omnia conari velitis, ut Religiosi vestri Alumni in humaniores litteras, ac severiores Disciplinas praesertim sacras addiscendas constanter incumbant, quo ipsi optimis sanisque Doctrinis apprime exculti, et proprii muneris partes, et sacra ministeria religiose sapienterque obire valeant. Jam vero cum summopere optemus, ut omnes qui militant in castris Domini unanimes uno ore honorificent Deum et Patrem Domini Nostri Jesu Christi, ac perfecti in eodem sensu atque sententiā solliciti sint servare unitatem spiritus in vinculo pacis, a Vobis

Digitized by Google

etiam atque etiam efflagitamus, ut arctissimo concordiae et caritatis foedere, summaque animorum consensione VV. FF. Episcopis, et saeculari Clero conjuncti nihil antiquius habeatis, quam in opus ministerii, in aedificationem Corporis Christi consociatis studiis vires omnes intendere, atque aemulari semper charismata meliora. Cum enim una sit Regularium et Saecularium Praelatorum, et Subditorum exemptorum, et non exemptorum universalis Ecclesia, extra quam nullus omnino salvatur, quorum omnium unus est Dominus, una Fides, et unum Baptisma; Decet, ut omnes, qui ejusdem sunt Corporis, unius etiam sint voluntatis, et sicut fratres ad invicem vinculo caritatis sint adstricti (Clem. unic. de exces. Praelat.)

Haec sunt, Dilecti Filii, quae Vobis significanda, et monenda censuimus hac Nostra Epistola, ut plane intelligatis quanta Vos, vestrasque Religiosas Familias benevolentia prosequamur, quantoque studio earumdem familiarum rationibus

omibus, utilitatibus, dignitati et splendori providere velimus. Non dubitamus autem, quin Vos pro eximia vestra religione, pietate, virtute, prudentia, ac summo vestri Ordinis amore Nostris desideriis, curis, consiliis cumulatissime respondere gloriemini. Hac igitur fiducia et spe freti propensissime Nostrae in Vos, cunctosque vestros Religiosos Sodales voluntatis, et caritatis testem, ac coelestium omnium munerum auspicem Apostolicam Benedictionem ex intimo corde depromptam Vobis ipsis, Dilecti Filii Religiosi Viri, atque illis peramanter impertimus.

Datum Romae apud sanctam Mariam Majorem die XVII. Junii anno MDCCCXLVII. Pontificatus Nostri Anno Primo.

Epistola qua praecedens Encyclica transmissa fuit.

Reverendissime Pater

Mandatis obsequens Sanctissimi D. N. Pii PP. IX. ad Te mitto, Rme

Pater, Encyclicas Literas Sanctitatis Suae ad omnes Regularium Ordinum Moderatores datas, ut eas in Ordine, cui praees, evulges. Ac pro certo habeo Te, aliosque minores moderatores tui Instituti Sanctitatis Suae desideriis, et curis quam cumulatissime esse responsuros.

Haec dum Tibi, Rme Pater, significo, fausta cuncta adprecor a Domino

Paternitatis Tuae

Romae ex S. Congregatione super Statu Regularium Die 21 Junii 1847

obsequentissimus famulus
A. Canonicus Bizzari
a secretis —

Epistola ad Episcopos Ditionis pontificiae.

Illustre et Révérendissime Monseigneur et frère,

En raison de la perfection à laquelle doivent tendre les Instituts Religieux, et des avantages sans nombre qu'ils ont procurés à l'Eglise

et à la société, les Pontifes Romains ont fait des Ordres Réguliers et de leurs Disciples l'objet spécial de leurs continuelles sollicitudes, et ont toujours veillé à ce qu'ils conservassent en eux l'esprit d'obéissance à la régle et le ranimassent si, par suite de circonstances particulières, il se trouvait avoir diminué. Car une fois que la rigueur de la Discipline chez les Réguliers s'est affaiblie et relachée, ces corporations perdent auprès des fidèles l'estime et l'éclat qu'elles avaient acquis, et ne répondant point au but pour lequel elles ont été établies, ne produisent plus ces fruits salutaires qu'on a le droit d'en attendre. C'est pour de tels motifs que depuis le Concile de Trente Clément VIII, Urbain VIII, Innocent XII sans parler des autres pontifes ont établi de si sages dispositions tendant soit à conserver, soit à faire renaitre la Discipline et à maintenir aux Religions tout leur lustre.

Apeine établi par la volonté divine sur le siége de St. Pierre, sa Sainteté Pie IX, au milieu des sollicitudes

Digitized by Google

innombrables de son pontificat, a tourné sa pensée vers les ordres, les Congrégations et les Instituts religieux partie choisie du champ mystique du Seigneur pour en extirper l'ivraie que l'homme ennemi aurait pu y répandre, en éloigner les causes de décadence que les vicitudes des temps et des circonstances particulières y auraient introduites, et faire renaître où besoin serait, à l'aide de sages mesures, l'observation des conseils évangéliques suivant l'esprit de la règle elle-même, et exciter de plus en plus les disciples de ces saintes institutions à procurer, en suivant les intentions de leurs fondateurs, l'avantage de l'Eglise et la commune édification des peuples.

A cet effet, le St. Père, marchant sur les traces de ses glorieux prédécesseurs, et spécialement d'Innocent X, a nommé une Congrégation de cardinaux sous le titre de Congrégation des <u>Réguliers</u>. Il a chargé cette congrégation de lui proposer les mesures qui pourraient conduire d'une manière efficace

Digitized by Google

à l'amélioration véritable et solide des Instituts religieux, comme déjà Sa Sainteté a daigné le déclarer dans son Encyclique adressée aux Supérieurs des Ordres Réguliers.

Les Eminentissimes Pères, animés du zèle qui les distingue et voulant répondre aux intentions de Sa Sainteté, ont reconnu dès leur première réunion, combien il serait favorable au but qu'ils se proposent, de commencer par les religieux de l'Etat Pontifical qui doivent servir aux autres d'Exemple, et d'inviter les Evêques de ce même Etat par une circulaire de cette sacrée Congrégation des Evêques et Réguliers, à fournir les éléments nécessaires pour connaître la véritable condition des Instituts religieux dans leurs Diocèses respectifs et les dispositions qu'il conviendrait de prendre.

Cette résolution ayant reçu l'approbation du St. Père, cette Sacrée Congrégation des Evêques et Réguliers, en exécution des ordres pontificaux, se hâte de transmettre à Votre Grandeur les questions

Digitized by Google

posées par la susdite Congrégation sur l'Etat des Réguliers, afin qu'il y soit fait par Votre Grandeur des réponses convenables sur lesquelles on puisse baser avec assurance les déterminations successives qu'on croira bon de prendre.

Puisse le Seigneur couronner d'un heureux succès les saintes intentions du Pontife, et donner aux évêques les lumières nécessaires pour concourir à l'amélioration des Réguliers qu'ils ne peuvent s'empêcher de considérer avec une affection particulière comme des hommes qui doivent leur porter une main secourable dans la culture des âmes et édifier les fidèles par l'exemple des vertus.

Voilà ce que je devais faire connaître à Votre Grandeur en lui souhaitant de la part du Seigneur toutes sortes de prospérités.

Rome, Congrégation des évêques et des Réguliers,

3 Août 1847 — Votre frère

F. A. F. Card. Orioli, préfet

Mgr l'archevêque de Damas secrét. —

Digitized by Google

Catalogue des questions à proposer aux Evêques de l'Etat pontifical touchant les Religieux de leurs diocèses respectifs, suivant la décision de la Sacrée Congrégation des Réguliers.

1° Les Evêques devront établir un état exact, complet, et distinct de chaque monastère, couvent et maison religieuse existant sur toute l'étendue du diocèse, tant des ordres qui emettent des vœux solennels que des instituts qui ne font que des vœux simples et des communautés d'ecclésiastiques vivant sous une règle. Ils devront indiquer quels sont les ordres respectifs qui habitent ces maisons ainsi que les hospices confiés à des Réguliers en spécifiant les maisons et les retraites où l'on garde la plus stricte observance.

2° Il faudra, dans ce mémoire, nommer la ville ou le pays qui possèdent ces maisons religieuses, en spécifiant celles qui sont placées dans des lieux habités, et celles qui sont dans campagnes. On fera connaître, par

rapport à celles-ci la distance où elles sont des lieux habités.

3º On fera connaître la grandeur de chaque maison, l'état des bâtiments, l'Eglise y annexée. On indiquera en outre si cette église a charge d'âmes.

4º On fera connaître la famille Religieuse qui occupe ces maisons respectives, si elle est importante, le nombre précis des religieux qui maintenant y demeurent, si ce nombre est à peu près toujours le même ou a varié depuis quelque temps.

5º On devra relater quels sont les monastères, couvents et maisons qui pratiquent l'observance régulière, et quelles sont les maisons qui observent la vie commune; si les religieux prêtres, clercs et laïcs accomplissent avec édification et d'une manière digne de louanges, les obligations qui résultent de leur profession, s'ils jouissent de l'estime publique, s'ils sont utiles au pays où se trouve leurs maisons, ou si au contraire, s'étant relâchés dans

Digitized by Google

l'observance des règles, ils ont perdu l'estime des peuples, s'il y a quelque religieux scandaleux, et s'il a notoirement manqué à ses devoirs en dehors du cloître.

6° Si le Monastère, le Couvent ou la Maison, bien que composée d'un petit nombre de religieux, est nécessaire ou au-moins utile aux habitants de l'endroit, spécialement pour l'administration du sacrement de pénitence, s'il n'y a point suffisamment dans ce lieu de clercs séculiers, et pour cela on devra faire connaître le nombre des ministres sacrés de la population.

7° On devra faire connaître encore quels sont les religieux qui confessent dans leurs églises respectives, quel en est le nombre, s'ils exercent ce ministère avec assiduité, s'ils viennent en aide soit au curé régulier, soit aux autres curés spécialement dans les campagnes limitrophes, et quand on les appelle au secours des malades; s'ils viennent en aide à ces mêmes curés pour instruire les fidèles toutes les fois

Digitized by Google

que le besoin véritable des prochains ou l'esprit de leur Institut l'exige ; si les religieux s'emploient à la prédication, à l'assistance dans les hopitaux, à l'instruction publique tant sous le rapport de l'éducation proprement dite que sous le rapport moral ; de quelle manière ils s'acquittent de ces fonctions, s'ils agissent de la sorte parceque la règle les y oblige, ou bien si c'est par pure condescendance de la part des Supérieurs.

8.º Si dans les hopitaux confiés à des Réguliers, les religieux remplissent leur devoir avec la charité voulue et de la manière prescrite par leur Institut.

9.º Comment marchent les collèges et les maisons d'Education tenue par des réguliers ; quelle est la conduite des Religieux et des jeunes gens ; quelle instruction morale et scientifique ceux-ci reçoivent ; quel est le nombre des jeunes gens faisant partie des dits collèges ou maisons d'éducation.

10.º Si les Evêques reconnaissent l'existence d'abus et de désordres dans l'admission

ssion des postulants, chez les novices, chez les professeurs, dans les études, dans l'accomplissement des vœux et spécialement de celui de pauvreté; s'ils apprennent que les supérieurs abusent de leur autorité pour opprimer leurs sujets, ou concourent au relâchement de la discipline régulière par leur indolence ou l'inobservance des règles, ils ne manqueront pas de le relater et d'indiquer les moyens d'y porter remède.

11° Ils rapporteront encore quelle est la conduite de ceux qui ont été sécularisés pour toujours ou pour un temps limité, quels emplois ils exercent; quelle est la conduite de ceux qui ont été renvoyés des Religions, s'il y a des apostats.

12° S'il existe d'autres faits importants qui, au jugement de l'Ordinaire méritent d'être signalés, et spécialement par rapport aux articles précisés par Benoit XIV de 11° mémoire dans son instruction aux Evêques sur le rapport à faire dans la visite ad

limina, instruction qui se trouve à la fin de son ouvrage : De Syn. Diœces. § IV ; il pourra les ajouter à sa relation. Il serait encore à désirer qu'à l'aide de ces mémoires sur chaque maison, il fût fait un tableau général de chaque ordre et Institut. On indiquerait dans ce tableau si l'ordre ou Institut est florissant ou s'il est en décadence dans le diocèse respectif, s'il lui est de quelque utilité ou s'il y a espoir d'amélioration. Les Evêques pourraient encore indiquer les mesures qu'ils croiraient opportunes pour obtenir d'une manière efficace l'amélioration des réguliers et les rendre toujours plus utiles aux populations.

Pour que les réponses faites à ces questions soient plus claires et plus intelligibles, il serait bon que les notes recueillies sur chaque monastère, couvent et maisons religieux, fussent écrites et expédiées sur autant de feuilles séparées. Ces feuilles seront envoyées à la Congrégation des réguliers

Digitized by Google

avec cette simple adresse : "a la Congrégation des Réguliers" —

Rome, 2 août 1847 —

A. Chanoine Bizzari

secrétaire de la Congrégation des Régu.

Epistola ad Moderatores generales pro monasteriis, Domibus, et Conventibus ditionis pontificiæ.

Très Révérend Père,

Pénétré de cette pensée qu'autant les Ordres Religieux qui répondent au but de leur établissement et conservent l'esprit de leurs règles, font honneur à l'Eglise, procurent d'avantages aux fidèles, et sont utiles à la société, autant ceux qui négligent la discipline régulière et laissent éteindre en eux l'esprit religieux peuvent être dangereux, Sa Sainteté le Pape Pio IX, dès le commencement de son glorieux pontificat, a tourné avec toute ses sollicitudes sur les Ordres réguliers, pour exciter toujours de plus en plus

ceux qui conservent l'esprit de leur Institution, pour arracher chez les autres l'ivraie qui aurait pu naître au milieu du pur froment, pour faire revivre l'esprit d'obéissance à la règle, pour rappeler, où besoin serait, la pratique des vertus auxquelles doivent aspirer les habitants des cloîtres, pour exciter les disciples de ces ordres à s'employer avec plus de zèle à procurer le bien des fidèles, pour en obtenir, en un mot, la véritable et réelle amélioration des Réguliers.

Pour atteindre une fin si salutaire, Sa Sainteté a nommé une Congrégation de Cardinaux sous le titre de <u>Congrégation des Réguliers</u>, afin que cette Congrégation lui proposât les moyens convenables et efficaces pour arriver au but si désiré, comme déjà Sa Sainteté a daigné le déclarer dans son Encyclique adressée à tous les Supérieurs des Ordres Réguliers.

Cette Sacrée Congrégation ayant

Digitized by Google

un vif désir de répondre aux intentions du St. Père, s'est déjà réunie, et dans la première session, entre autres détermina-tions, a résolu de s'adresser aux Supé-rieurs généraux des Instituts qui, en ver-tu des fonctions qu'ils remplissent, sont tenus à coopérer efficacement au bien pro-posé en faisant abstraction de toute vue particulière et en ne se proposant que le bien véritable de leur ordre. Comme les religieux de l'Etat de l'Eglise doi-vent servir aux autres d'exemple, la Sacrée Congrégation, commençant par eux, a prescrit aux Supérieurs Régu-liers de faire connaître l'état véritable de leurs Ordres, Congrégations ou Instituts respectifs, soit qu'on y fasse des vœux solen-nels, soit qu'on y fasse des vœux simples, ou qu'on y suive une règle commune, ainsi que des Monastères, Couvents et maisons religieux de l'Etat pontifical suivant les questions posées dans les feuil-les ci-annexées. Elle leur prescrit éga-lement de présenter des projets de réfor-me sur les bases indiquées dans ces

Digitized by Google

mêmes feuilles.

Le St. Père ayant daigné approuver la susdite résolution et voulant en assurer la pleine exécution, enjoint à Votre Paternité, en vertu de la Ste obéissance, de répondre en toute diligence et vérité aux questions elles-mêmes dans l'espace de quatre mois, et d'ordonner de la même manière aux Abbés, provinciaux, et à tous les Supérieurs subalternes, de soumettre à Votre Paternité les mémoires nécessaires et les éclaircissements opportuns.

Cette sacrée Congrégation espère que Votre Paternité fera tout ce qui sera possible, non seulement pour se conformer aux ordres du Souverain Pontife, mais encore pour seconder les intentions de Sa Sainteté, et que prenant conseil de religieux vertueux et observateurs de la règle, vous voudrez suivant la mesure de vos forces, procurer le vrai bien de votre Institut, ne perdant point de vue la responsabilité que vous assumeriez devant Dieu et devant les hommes,

Digitized by Google

si vous négligiez de coopérer avec toute l'efficacité possible à l'amélioration de Votre Ordre.

Pendant que cette Sacrée Congrégation attendra les éléments nécessaires pour prendre les mesures opportunes, Votre Paternité ne laissera pas de redoubler de vigilance sur l'admission des postulants, sur les novices, les professoires(1), sur la bonne direction des études, sur l'observance de la règle. Votre Paternité ne manquera pas non plus d'exciter au nom de cette Sacrée Congrégation, les religieux à se conduire de manière à éviter tout reproche, afin que pratiquant ainsi les vertus propres à l'état religieux, et coopérant à la sanctification des fidèles par leurs exemples et leurs bonnes œuvres, ils fassent l'édification du peuple chrétien. Votre Paternité ordonnera encore que tous les monastères, les couvents et les maisons de son Ordre

(1) lieux destinés à la profession.

Digitized by Google

existants dans l'Etat Pontifical implorent, par des prières faites en commun, le secours de Dieu et l'intercession des saints fondateurs, pour que le Seigneur bénisse et couronne d'un heureux succès tout ce que le souverain Pontife établira pour l'amélioration des Instituts religieux.

Voilà ce que je devais faire connaître en ma qualité de secrétaire de la Sacrée Congrégation des Réguliers, à Votre Révérendissime Paternité, en lui souhaitant de cœur toutes sortes de prospérités de la part de Dieu.

De Votre Révérendissime Paternité,
le très dévoué serviteur,

A. Chanoine Bizzari, secrétaire

Rome, au secrétariat de la S. Congrég. des Réguliers,
7 août 1847.—

Digitized by Google

Catalogue des questions à proposer aux Supérieurs Réguliers touchant les Monastères, couvents et maisons de leurs Ordres respectifs existants dans l'Etat Pontifical, d'après la décision de la Sacrée Congrégation des Réguliers. —

1º Les Supérieurs généraux ou à leur défaut et en leur absence les procurateurs généraux devront dresser un état exact, complet et distinct de chaque monastère, couvent et maison religieuse de leur ordre qui existent dans les Etats Pontificaux, énumérer aussi les hospices et les maisons de retraite où l'on pratique la plus stricte observance.

2º Ils devront faire connaître dans ce rapport le titre des Couvents, la province à laquelle il appartient, la ville ou le pays qui posséde chacune de ces maisons religieuses, spécifier celles qui sont situées dans des lieux habités, et celles qui sont dans les campagnes, en indiquant

Digitized by Google

par rapport à ces dernieres leur distance des lieux habités.

3° Ils feront connaître la grandeur de chaque maison, l'état des bâtiments, l'espace adjacent constituant la clôture, la manière dont cette clôture est gardée, l'état de l'Eglise annexée à chaque maison, si cette Eglise a charge d'âmes, s'il y a un concours, une dévotion particulière ou un sanctuaire vénéré.

4° Ils indiqueront le nombre d'individus que pourrait ~~contenir~~ entretenir chaque monastère avec ses richesses propres ou les aumônes qu'il reçoit des bienfaiteurs, la famille qui s'y trouve établie, le nombre précis des religieux qui en ce moment le composent et spécifier les prêtres les laïques ou frères-lais et les tertiaires.

5° Ils feront connaître quels sont les couvents destinés aux novices, à la profession, à l'étude, aux études supérieures, quel est le nombre des novices, des étudiants, des professeurs

si dans ces maisons on pratique la vie de communauté :

6° Quelles sont les maisons de stricte observance, de retraite et de vie commune.

7° Ils feront connaître si les religieux sont exemplaires et observent la règle, les constitutions de l'ordre, les décrets pontificaux, si on en fait la lecture pendant l'année aux époques déterminées : s'il y a des désordres et de quelle nature ils sont ; s'il y a quelques religieux scandaleux, indisciplinés, incorrigible, expulsé ou apostat ; la manière dont s'observent les voeux et spécialement celui de pauvreté ; si les dépos se font dans la caisse commune ; si les chambres des religieux sont tenues avec cette simplicité qu'exige le voeu de pauvreté ou si l'on y conserve abusivement des superfluités ou des objets de luxe ; — si les religieux ne sortent point sans compagnon ; si l'office se fait en commun ; s'il y a des religieux montrant des dispositions d'embrasser la vie

la vie commune ; s'il y a des religieux munis d'exemptions spéciales opposées à l'observance de la règle.

8° Si les religieux s'appliquent à confesser, à prêcher, à instruire, à assister les hopitaux, à pratiquer les autres exercices utiles aux fidèles ; — si dans les hopitaux confiés à des réguliers ils se prêtent à leurs fonctions avec la charité voulue et de la manière prescrite par leur Institut.

9° Ils feront connaître comment sont desservies les Eglises annexées aux couvents, comment s'y fait l'office, spécialement dans celles qui ont charge d'âmes ; quels sont les religieux qui, dans ces mêmes églises administrent le sacrement de pénitence et annoncent la parole de Dieu.

10° Quelle est la méthode employée dans les études, tant pour l'enseignement des belles-lettres que pour la philosophie et la théologie ; quels sont les auteurs qu'on y fait suivre, quel est le progrès des études ; — quel

Digitized by Google

est le nombre des professeurs. —

11° Comment marchent les collèges et les maisons d'éducation pour les séculiers tenues par des réguliers ; quelle est la conduite des religieux ; quelle est la conduite des jeunes gens et quelle instruction morale et scientifique ils reçoivent ; quel est l'état de la maison sous le rapport économique ; faire connaître le nombre des jeunes gens dont se composent les collèges et maisons d'éducation ainsi que le chiffre de la pension mensuelle.

12° Ils devront faire connaître s'il se commet des abus dans la tenue des chapitres ; - si les visites sont faites régulièrement par les supérieurs ; s'il y a dans l'ordre un définitoire ou un autre conseil, quelles en sont les attributions d'après les règles et les constitutions, d'après les décrets pontificaux ; combien de fois ce conseil se réunit.

13° Si l'on observe les décrets pontificaux touchant les expulsés et

Digitized by Google

les apostats. (1)

14° On dressera un tableau général de l'Ordre, tableau dans lequel on fera connaître les Provinces et les Custodies de l'Etat pontifical, pour les ordres qui ont ces divisions; — quelles sont dans chaque province et custodie les maisons qui en relèvent, et le nombre des religieux qui forment cette famille. On fera à la fin un Catalogue général de tous les religieux de chaque ordre respectif de l'état pontifical, en donnant le nom, le prénom, la patrie, le Diocèse, l'âge, les années de religion, le rang ou l'emploi qu'ils occupent. On y ajoutera le Catalogue spécial de tous les novices avec l'indication de leur patrie, de leur diocèse, de leur âge, de leur condition, de la province à laquelle ils appartiennent, de la maison où ils pourront faire profession.

(1) Pour obtenir plus de clarté dans les réponses aux questions ci-dessus, on écrira sur autant de feuilles séparées, les mémoires sur chaque monastère, couvent, ou maison religieuse.

Digitized by Google

15° Les supérieurs généraux pourront proposer des plans de réforme pour leur ordre, mais en s'en tenant aux conditions suivantes.

I

La Sacrée Congrégation déclare que l'utilité véritable des plans proposés reste à la charge de la conscience des supérieurs eux-mêmes et de leurs conseillers.

II

Ces plans doivent porter sur l'admission légitime des postulants, sur l'amélioration de la méthode de probation que doivent subir les novices, sur le gouvernement régulier des novices, sur la nécessité de restreindre l'entrée des Religions qui admettent leurs novices dans un trop grand nombre de maisons, ce qui fait qu'elles ne peuvent avoir de bons maîtres de novices, et que vu leur petit nombre et l'exiguité de la famille au milieu de laquelle ils vivent, ne peuvent donner des preuves suffisantes pour faire connaître leur véritable vocation. Ces mêmes plans devront encore avoir en vue l'établissement

régulier des professoires, l'amélioration des maisons d'études et des études elles-mêmes, l'introduction de la vie commune dans les maisons de noviciat, de profession ou d'études où elle n'existe pas. —

III

On devra proposer encore les moyens d'introduire la vie commune au moins dans quelques unes des autres maisons.

IV

Les moyens de former, avec les religieux déjà existants des familles assez nombreuses pour pratiquer l'observance régulière, en proportionnant toutefois ce nombre aux revenus, en indiquant aussi en quels lieux ces concentrations seraient nécessaires.

V

Le moyen d'exciter les réguliers à se rendre toujours plus utiles, soit en apportant, avec un plus grand zèle, leur concours aux évêques, dans le ministère sacré, soit en s'appliquant à d'autres œuvres avantageuses aux peuples. Il faudra toutefois régler

Digitized by Google

ces impulsions suivant le bien que se propose chaque ordre respectif.

VI

On devra proposer encore le moyen d'établir une bonne administration des revenus par des opérations opportunes, des comptes-rendus et des conjugations dans la caisse commune.

VII.

Le moyen de bien régulariser les visites, et de les rendre utiles.

VIII

On devra faire connaitre si en raison des changements de circonstances, de la diminution du nombre des maisons et des religieux, ou pour tout autre motif, il y a lieu de faire quelque changement aux constitutions, au gouvernement, à l'établissement du Conseil de l'ordre.

IX

Les supérieurs généraux devront, pour dresser ces plans, prendre conseil de religieux observant parfaitement la régle, et n'ayant en vue que le bien de leur ordre.

Digitized by Google

Les réponses seront adressées à la Sacrée Congrégation des réguliers, dont le secrétariat spécial est au couvent de Ste Marie in Trivio, et toutes les fois qu'ils auront à envoyer à cette même Congrégation des lettres par la poste, ils mettront cette simple adresse : A la sacrée Congrégation des réguliers.

A. Chanoine Bizzari
secrétaire de la Congrég. des Réguliers.

Epistola ad moderatores Generales pro Monasteriis, Domibus et Conventibus extra ditionem pontificium existentibus.

Très révérend Père,

Bien que cette Sacrée Congrégation des réguliers ait cru devoir s'occuper d'abord des Réguliers de l'Etat Pontifical afin qu'ils puissent servir d'exemples aux autres, et ait adressé dans ce but aux Supérieurs généraux une circulaire spéciale en date du 7 août où sont posées des questions sur cette nature, elle ne prétend point s'arrêter là. Elle veut encore étendre sa sollicitude sur les

religieux des autres états, en s'appliquant à suivre les intentions pleines de sagesse du Souverain Pontife qui désire ardemment l'amélioration de tous, comme il résulte de son encyclique du 17 juin passé. C'est pour cette fin que la même Congrégation, au nom de sa Sainteté, ordonne en vertu de la sainte obéissance à tous les Supérieurs généraux d'ordres religieux, soit de vœux solennels, soit de vœux simples, des communautés de Clercs ou de laïcs vivant sous une règle, de recueillir le plus promptement possible, même sur les religieux placés en dehors de l'état où se trouve leur ordre respectif toutes les notions qu'ils pourront recueillir, en ne perdant point de vue la circulaire et les questions posées qui devront leur servir de guide et de règle de conduite, bien que leurs religieux soient en dehors de l'Etat Pontifical. L'intention de la même

Sacrée Congrégation est encore d'obliger tous les assistants et les Supérieurs des Provinces en dehors de l'Etat Pontifical à fournir aux Supérieurs généraux les notions que ceux-ci leur demanderont et toutes celles qu'ils croiront nécessaires au but désiré. Ils pourront adresser directement à la Sacrée Congrégation ceux de ces mémoires qui leur paraîtraient mériter une réserve spéciale.

C'est pour accomplir les ordres de la Sacrée Congrégation, ordres qui ont reçu la sanction du St. Père, que je me hâte d'en prévenir Votre Paternité révérendissime, afin qu'elle en procure l'exacte et prompte exécution, et lui souhaite en même temps, de la part du Seigneur, toutes sortes de prospérités.

Votre tout dévoué serviteur,

A. Chanoine Bizzarri
Secrétaire.

Digitized by Google

Decretum Sacrae Congregationis super Statu Regularium auctoritate Sanctissimi Domini Nostri Pii PP. IX. editum de testimonialibus Ordinariorum literis requirendis in receptione illorum, qui ad habitum religiosum admitti postulant. —

Romani Pontifices pro eorum pastorali cura, qua semper Regularium familiarum bono et splendori prospicere non omiserunt, illud Superioribus pro viribus commendarunt, ut antequam ad religiosum habitum postulantes reciperent, de illorum vita, moribus, caeterisque dotibus et qualitatibus sedulo inquirerent, ne indignis ad religiosas familias, non sine maximo illarum detrimento, ostium adaperirent. Verum quamlibet Moderatores Ordinum diligentiam adhibeant in informationibus exquirendis, in gravi tamen ut plurimum versantur periculo deceptionis, nisi ab locorum

Digitized by Google

Antistibus testimonium exquirant circà eorum qualitates, qui ad habitum religiosum admitti postulant: Ordinarii enim vi pastoralis officii oves suas prae ceteris agnoscere possunt, et saepe saepius ea manifestare impedimenta, quae aliis latent. Haec animadvertens Sanctissimus Dominus Noster Pius PP. IX, audito voto S. R. E. Cardinalium hujus Sacrae Congregationis super Statu Regularium, attentisque postulationibus nonnullorum Episcoporum, praesenti decreto ubique locorum futuris temporibus servando, haec quae sequuntur, Apostolica Auctoritate statuit atque decrevit.

I. In quocumque Ordine, Congregatione, Societate, Instituto, Monasterio, Domo, sive in iis emittantur vota solemnia, sive simplicia, et licet agatur de Ordinibus, Congregationibus, Societatibus, Institutis, Monasteriis, ac Domibus, quae ex peculiari privilegio etiam in corpore juris clauso, vel alio quovis titulo in decretis generalibus non comprehenduntur, nisi de

ipsis specialis, individua, et expressa mentio fiat; nemo ad habitum admittatur absque testimonialibus literis tum Ordinarii originis, tum etiam Ordinarii loci, in quo Postulans post expletum Decimum quintum annum aetatis suae ultra annum moratus fuerit.

II. Ordinarii in praefatis literis testimonialibus postquam diligenter exquisiverint etiam per secretas informationes de Postulantis qualitatibus, referre debeant de ejus natalibus, aetate, moribus, vita, fama, conditione, educatione, scientia; an sit inquisitus, aliqua censura, irregularitate, aut alio canonico impedimento irretitus, aere alieno gravatus, vel reddendae alicujus administrationis rationis obnoxius. Et sciant Ordinarii eorum conscientiam super veritate expositorum oneratam remanere; nec ipsis unquam liberum esse hujusmodi testimoniales literas denegare; in eisdem tamen super praemissis singulis articulis ea tantum testari debere, quae ipsi ex conscientia affirmare posse in

Digitized by Google

Domino judicaverint.

III. Omnibus et singulis Superioribus regularibus, aliisque Religiosis, ad quos spectat, cujuscumque gradus sint, et instituti licet exempti, et privilegiati ac de necessitate exprimendi, etiam in virtute sanctae obedientiae hujus Decreti observantia districte praecipitur: et qui contra hujus Decreti tenorem aliquem ad habitum religiosum receperit, poenam privationis omnium officiorum, vocisque activae, et perpetuae inhabilitatis ad alia imposterum obtinenda eo ipso incurrat, a qua nonnisi ab Apostolica Sede poterit dispensari.

IV. Vi cujuscumque privilegii, facultatis, indulti, dispensationis, approbationis regularum, et constitutionum etiam in forma specifica, quam ab Apostolica Sede aliquis Ordo, Institutum, Superior, Religiosus consequeretur, nunquam huic Decreto derogatum esse censeatur, nisi ei expresse et nominatim derogetur, licet in concessione derogatoriae generales quantumvis amplae apponantur.

Digitized by Google

Quod si alicui Instituto expresse, et nominatim dispensatio super eodem decreto aliquando concedi contigerit, aliis minime extendi poterit vi cujuscumque privilegii, et communicationis privilegiorum.

V. Quolibet anno die prima Januarii in publica mensa hoc decretum legatur sub poena privationis officii, ac vocis activae et passivae, a Superioribus ipso facto incurrenda.

Ne autem hujus decreti observantia ~~observantia~~ aliqua ratione, titulo, praetextu impediatur, Sanctitas Sua quibuscumque in contrarium facientibus constitutionibus ac decretis confirmato, ac expressa, individua, speciali, et specialissima mentione digno, aliisque contrariis quibuscumque prorsus derogat, et derogatum esse declarat.

Datum Romae ex Sacra Congregatione Super Statu Regularium die 25 Januarii 1848.

Andreas Can. Bizzari
a secretis.

Digitized by Google

Decretum Sacrae Congregationis Super statum Regularium auctoritate SSmi Domini Nostri Pii PP. IX. editum de receptione Novitiorum ad habitum et professionem.

Regulari disciplinae instaurandae, ubi collapsa fuerit, vel servandae ubi vigeat, nihil magis conducit, quam in admittendis Novitiis ad habitum et ad professionem maximam curam adhibere, ut ii tantum recipiantur, qui superna vocatione ducti, morum honestate, caeterisque dotibus praediti religionem ingrediuntur cupientes Deo inservire, mundi pericula evitare, et spirituali proximorum saluti qua exemplo, qua opere ad praescriptum Instituti, quod profitentur, consulere. Ex Novitiis enim Religionis bonum, vel malum prorsus pendet: quandoquidem hi sunt Religionum semina, ho

sunt novi palmites Dei vineam novellantes; sed si semina, si novitiae vites infectae sint, nonnisi fructus mali colligi possunt. Quapropter Romani Pontifices et praesertim Sixtus V (1), Clem. VIII (2), Innocentius X (3), et Innocentius XII (4), saluberrima edidere decreta, quibus leges in admittendis Novitiis servandae constituebantur. Cum igitur Sanctissimus D. N. Pius PP. IX ab ipsis Pontificatus sui primordiis pastoralis vigilantiae studia convertenda esse duxerit ad Religiosarum Familiarum disciplinam totis viribus promovendam, Praedecessorum suorum vestigia sectando certam, stabilemque legem constituendam esse existimavit, qua in admittendis Novitiis ad habitum, et professionem servari omnino deberet. Re igitur demandata S. R. E. Cardinalibus hujus S.

---

(1) Const.ne "Cum de omnibus" anni 1587

(2) Dec. cui initium "Sanctissimus in Christo Pater" a diei 19 maii 1602.

(3) Instr. "ad propagandam" diei 5 novem. 1654.

(4) Decr. "Sanctissimus in Christo Pater" diei 18 julii 1695.

Congregationis de statu Regularium a Sanctitate Sua institutae, Eminentissimis Patribus, universa rei ratione sedulo, diligenterque perpensa, necessarium visum est in admissione Novitiorum ad habitum, et professionem partes concedendas esse nedum inferioribus Praelatis, et Superioribus Generalibus, verum etiam nonnullis aliis Religiosis viris probatae vitae, regularis disciplinae zelo ferventibus, consilio et gravitate praestantibus, ut eorum, qui religiosae familiae nomen daturi sint, indolem, ingenium, mores, ceterasque necessarias dotes accurate explorent, et sedulo investigent, quo consilio, quo spiritu, qua ratione ad regularem vitam ineundam ducuntur, et eos tantum probent, quos secundum Deum idoneos esse revera constiterit. Sententiae S. Congregationis S^{mus} in Christo Pater inhaerens ea, quae sequuntur, pro Italia, et Insulis adjacentibus hoc perpetuis futuris temporibus valituro decreto Apostolica sua

auctoritate statuit, atque decernit.

Pars Prima Decreti

De lege servanda in probandis iis, qui ad habitum Religiosum admitti postulant.

Art. I. Qui duplici scrutinio juxta modum inferius exprimendum probatus non fuerit ad habitum nullo prorsus modo admittatur in quocumque ordine, Congregatione, Societate, Instituto, Monasterio, Domo, sive in iis emittantur vota solemnia, sive simplicia, et licet agatur de Ordinibus, Congregationibus, Societatibus, Institutis, Monasteriis, ac Domibus, quae ex peculiari privilegio etiam in corpore juris clauso vel alio quovis titulo, in decretis generalibus non comprehendur, nisi de ipsis specialis . individua, et expressa mentio fiat.

Art. II. In qualibet provincia habeantur octo Examinatores, scilicet Provincialis, et septem alii idonei Religiosi probatae vitae, prudentia, gravitate, ac zelo disciplinae regularis

Digitized by Google

praediti a Capitulo seu Congregatione provinciali per secreta suffragia eligendi, ita tamen ut si in Provincia sint Definitores, vel Consultores vel Assistentes, vel alii, quocumque appellentur nomine, Consiliarii provinciales, Duo ex ipsis in Examinatores deligantur. Examinatores in praefato munere usque ad novum provinciale Capitulum seu Congregationem perdurabunt.

Art. III. Cum aliquis ad habitum recipi postulaverit, Provincialis omnia exquirat Documenta, et requisita ad praescriptum SS. Canonum, Constitutionum Apostolicarum, Decretorum S. Congregationum, ac statutorum Ordinis, et Diligenter inquirat circa illius qualitates, utrum nempe ab omni defectu, et impedimento immunis sit, et necessariis dotibus praeditus, religioso statui idoneus ac etiam an amore perfectioris vitae, et Deo liberius in Religione serviendi, seu potius levitate, aut necessitate, vel alio inordinato fine ductus admitti postulet. Deinde omnia praefata

Digitized by Google

auctoritate statuit, atque decernit.

Pars Prima Decreti

De lege servanda in probandis iis, qui ad habitum Religiosum admitti postulant.

Art. I. Qui duplici scrutinio juxta modum inferius exprimendum probatus non fuerit ad habitum nullo prorsus modo admittatur in quocumque Ordine, Congregatione, Societate, Instituto, Monasterio, Domo, sive in iis emittantur vota solemnia, sive simplicia, et licet agatur de Ordinibus, Congregationibus, Societatibus, Institutis, Monasteriis, ac Domibus, quae ex peculiari privilegio etiam in corpore juris clauso vel alio quovis titulo, in decretis generalibus non comprehendantur, nisi de ipsis specialis individua, et expressa mentio fiat.

Art. II. In qualibet provincia habeantur octo Examinatores, scilicet Provincialis, et septem alii idonei Religiosi probatae vitae, prudentia, gravitate, ac zelo disciplinae regularis

Digitized by Google

praediti a Capitulo seu Congregatione provinciali per secreta suffragia eligendi, ita tamen ut si in Provincia sint Definitores, vel Consultores vel Assistentes, vel alii, quocumque appellentur nomine, Consiliarii provinciales, duo ex ipsis in Examinatores deligantur. Examinatores in praefato munere usque ad novum provinciale Capitulum. seu Congregationem perdurabunt.

Art. III. Cum aliquis ad habitum recipi postulaverit, Provincialis omnia exquirat documenta, et requisita ad praescriptum SS. Canonum, Constitutionum Apostolicarum, decretorum S. Congregationum, ac statutorum Ordinis, et diligenter inquirat circa illius qualitates, utrum nempe ab omni defectu, et impedimento immunis sit, et necessariis dotibus praeditus, religioso statui idoneus ac etiam an amore perfectioris vitae, et Deo liberius in Religione serviendi, seu potius levitate, aut necessitate, vel alio inordinato fine ductus admitti postulet. Deinde omnia praefata

Digitized by Google

documenta et informationes tradat saltem tribus ex-provincialibus Examinatoribus, exclusis iis, qui postulanti sint consanguinei, vel affines, ut eas absque ullo partium studio serio perpendant. Indicto examinis die Provincialis cum delectis ab ipso Examinatoribus conveniet, et postquam ipse, et alii Examinatores juraverint ad Sancta Dei Evangelia, se quacumque humana affectione postposita fideliter munus executuros, postulantem examinent, eoque ab examinis loco demisso, ejus documenta, qualitates, et requisita, aliaque, quae superius notata sunt, serio expendant, et deinceps per secreta suffragia judicent an dignus sit, qui approbetur, super quibus omnibus Provincialis, et aliorum Examinatorum conscientia graviter onerata remaneat. Is autem probatus dumtaxat intelligatur, qui saltem unum suffragium supra medietatem obtinuerit. Si postulans praefato scrutinio probatus fuerit, examen; et scrutinium scripto fideliter

Digitized by Google

exaratum Provincialis, et unusquisque ex Examinatoribus manu propria subscribet declarando etiam sese omnia requisita a SS. Canonibus, Constitutionibus et decretis Apostolicis et Regulis, et Statutis respectivi Ordinis praescripta debito modo examinasse; hujusmodi vero relationem examinis, et scrutinii, et respectivam Declarationem jurejurando confirment. Quibus peractis Provincialis praefatam relationem, et declarationem una cum authenticis Documentis ad Superiorem generalem, vel ad Procuratorem generalem, prout inferius in artic. XI explicabitur, transmittet. Ne autem hujus decreti executio differatur usque ad celebrationem proximi Capituli vel Congregationis Provincialis, interim Examinatores Provinciales eligantur per secreta suffragia a Provinciali una cum suis Definitoribus, vel Assistentibus, vel aliis consiliariis Provincialibus; et si hujusmodi Definitores, Assistentes, Consiliarii in aliquo Ordine desint, electio

Digitized by Google

fiat a Provinciali una cum quatuor Religiosis graduatis, vel gravioribus, si graduati desint, ejusdem Provinciae ab eodem Provinciali deputandis.

Art. IV. In Ordinibus, aliisque Institutis, in quibus Provinciales non existunt, vel Provincialia Capitula seu Congregationes non celebrantur, Examinatores pro unaquaque domo Novitiatus eligantur juxta superius praescriptam methodum a Capitulo, Dieta, seu Congregatione generali et Superior ejusdem Domus loco Provincialis habeatur, cujus erit convocare Examinatores, et alia peragere, quae in articulo III statuta sunt. Verum cum hoc in casu ad pauciorem Religiosorum numerum contingere possit, ut septem Examinatores eligi minime valeant, Examinatores numero minores, non tamen citra quatuor, eligi poterunt. Si autem hujusmodi Capitula, Dietae, et Congregationes generales statim non convocentur, interim electio Examinatorum

Digitized by Google

torum fiat juxta modum in art. V designandum.

Art. V. Si Institutum constet aliquo tantum separato Monasterio, Conventu, vel Domo, nec in Congregationem erectum sit, et Capitulum, dictam, Congregationem generalem minime habeat, Examinatores capitulariter per secreta suffragia a Superiore, et Capitularibus ejusdem Monasterii, Conventus, vel Domus eligantur; et quoad eorum numerum serventur, quae in art. IV definita sunt, ac in officio ad triennium perdurent.

Art. VI. Praeter memoratos Examinatores Provinciales in quolibet Ordine, Congregatione, Societate, Instituto aliö septem Examinatores Generales constituantur, qui tamen ad quatuor reduci poterunt in iis Ordinibus, et Institutis, in quibus ob pauciorem Religiosorum numerum septem haberi nequeant. Illi ex gravioribus, et prudentioribus Religiosis Viris

Digitized by Google

probatae vitae, ac zelo regularis disciplinae praeditis per secreta suffragia in Capitulo, Dieta, vel Congregatione generali eligentur, ita tamen ut si agatur de ordine, in quo sint Definitores, Assistentes, Consultores, Visitatores, vel alii Consiliarii generales, Duo ex ipsis in Examinatores deputentur. Examinatores generales in officio usque ad futurum Capitulum, Dietam, vel Congregationem generalem perdurabunt. Superior Generalis erit praeses cum suffragio in Concilio Examinatorum; et Procurator generalis uti Examinator natus praeter electos habendus erit.

Art. VII. Examinatores Generales in intervallo quod intercedet a data hujus Decreti usque ad celebrationem proximi Capituli, Dietae, vel Congregationis generalis eligantur per secreta suffragia a Superiore generali una cum saltem tribus Religiosis graduatis seu gravioribus Ordinis ab eodem Generali Superiore Deputandis, et deligendis ex definitoribus, Viso-

Digitized by Google

tatoribus, Assistentibus, vel Consultoribus generalibus si adsint.

Art. VIII. — Si agatur de Instituto, quod constituatur ex aliquo tantum separato Monasterio, Conventu, Domo, nec in Congregationem erecto, et praeter localem, alius major Superior non habeatur, Superior localis probum et idoneum deputet Religiosum, ut primum scrutinium, de quo in artic. III. perficiat cum Examinatoribus electis juxta art. V; et ipse Superior localis cum iis Capitularibus ejusdem Domus, qui locum in eodem primo scrutinio non habuerunt, secundum scrutinium in art. X. praescribendum exequetur.

Art. IX. Quod vero attinet ad Ordines et Instituta, quae licet in Congregationem, et Societatem erecta sint, tamen in iis Capitula, Dietae, et Congregationes generales vel non celebrantur, vel raro convocantur, in iisdem Ordinibus, et Institutis auctoritas, quae Capitulis, Dietis et Congregationibus generalibus circa

Digitized by Google

electionem Examinatorum superius attributa est, conceditur Superiori generali cum Definitoribus, Visitatoribus, Assistentibus, Consultoribus, aliisque, quocumque nomine appellentur, Consiliariis generalibus, ita tamen ut si Definitores, Assistentes, aliique Consiliarii generales non sint saltem quatuor, Superior generalis alios graves, et idoneos Religiosos eis adjungat ad enunciatum saltem numerum constituendum: quae Religiosorum deputatio potiori ratione fieri debeat si in Ordine, et Instituto Definitores, Assistentes, aliique Consiliarii generales non reperiantur. Quibus in casibus electio Examinatorum fiat per secreta suffragia quolibet triennio, nec electores teneantur duos Definitores, Assistentes, vel alios Consiliarios generales inter Examinatores adnumerare.

Art. X. Cum autem Superior Generalis relationem examinis et scrutinii, ac enunciatam superius Declarationem cum authenticis documentis ad praescriptum art. III. receperit, ipse

Digitized by Google

omnia accurate percurrat, ac per singulas partes expendat, per secretas etiam inquisitiones sedulo investigando num tenor hujus Decreti servatus fuerit, et an adversus Candidatum et primum scrutinium aliqua exceptio inveniatur. Quibus peractis Superior Generalis praefatam relationem, Declarationem, et Documenta ac requisita tradat Procuratori Generali, et saltem aliis Duobus Examinatoribus Generalibus, qui cum candidato nullo Consanguinitatis, vel affinitatis vinculo conjuncti sint; et quatenus Procurator Generalis non adsit, tribus saltem Examinatoribus Generalibus, ut omnia perpendant juxta modum in art. III. designatum. Postea vero indicto die Conveniant, et praestito tam a Superiore generali quam a Procuratore generali et ceteris Examinatoribus, ut supra, juramento, reque mature perpensa, per secreta suffragia definiant an approbatio facta in primo scrutinio confirmanda sit, vel revocanda, super quibus omnibus

Digitized by Google

conscientia Superioris Generalis, et Examinatorum graviter onerata remaneat. Tunc autem approbatio confirmata intelligatur, quando ejus favore saltem unum suffragium supra medietatem habeatur.

Art. XI. Si Superior generalis Romae non resideat, acta, de quibus in art. III. ad Procuratorem generalem Romae morantem transmittenda erunt (valde enim expedire visum est secundum scrutinium Romae fieri), dummodo tamen idem Procurator tres saltem Examinatores generales Romae habeat, vel eos ad Urbem commode vocare possit. Quo in casu quoad praemissa omnia vices Superioris generalis gerat. Quod si Examinatores nec Romae degant, nec commode vocari possint, eadem acta ad Superiorem generalem, etsi alibi moretur, transmittantur, ut ea peragat quae in art. III. statuta sunt.

Art. XII. Superior generalis, sive ipse, sive Procurator generalis secundo scrutinio praefuerit, poterit

Digitized by Google

Candidatum ex justis, et rationalibus Causis rejicere, licet fuerit ab Examinatoribus in utroque scrutinio probatus; nunquam vero admittere eum, qui fuerit ab Examinatoribus reprobatus.

Art. XIII. Ut vero Candidatus definitive ad habitum recipiatur praeter praescriptam legem, et formam, cui omnes omnino sese conformare debent, servanda etiam erunt, quae a Constitutionibus et Statutis respectivi Ordinis circa receptionem ad habitum ulterius praescribuntur, in ea tamen parte duntaxat, quae huic Decreto non opponitur.

Art. XIV. Superiores quolibet semestri ad hanc Sacram Congregationem super statu Regularium summarie referant de singulis Novitiis ad habitum receptis, de uniuscujusque aetate, patria, aliisque qualitatibus, et respectivis documentis, nec non de actis confectis pro receptione, deque observatione hujus Decreti.

Digitized by Google

Pars secunda Decreti.

De lege servanda in admittendis Novitiis ad professionem.

Artic. I. – Quicumque ex Religiosis, et Novitiis alicujus Ordinis, Congregationis, Societatis, Instituti, Monasterii, Domus, de quibus part. I. Decreti. Art. I., cognoverit Novitium sui Instituti aliquo impedimento, vel gravi defectu praepeditum esse ad religiosum statum rite assumendum, impedimentum ipsum et defectum Superiori Conventus Novitiatus, vel Provinciali, vel Superiori generali manifestare teneatur. Superiores vero denunciantis nomen secretum retineant.

Art. II. Prope terminum cujusque trimestris novitiatus Magister Novitiatum Provinciali de agendi ratione cujusque Novitii scripto referat.

Art. III. Duobus mensibus ante professionem Provincialis sive per se,

Digitized by Google

sive per alium idoneum Religiosum sibi benevisum Novitii voluntatem diligenter exploret an coactus, an seductus sit, quo spiritu ad statum religiosum ductus, an sciat quid agat, an obligationes status religiosi et regulae agnoscat: secreto audiat tum Magistrum Novitiorum, tum Novitios nec non Religiosos etiam Conversos Conventus seu Domus Novitiatus circa Novitium ad professionem admittendum. Quo facto Capitulum Conventuale ejusdem Conventus, seu Domus convocet, ut Capitulares per secreta suffragia declarent an Novitius ad professionem admitti possit. Deinceps omnium actorum et resultantium relationem scripto exaratam propria manu subscribat, quin tamen eos, qui secreto deposuerint, ullo modo in aliquod discrimen adducat.

Art. IV. – Hujusmodi relationem Provincialis tribus saltem Examinatoribus Provincialibus communicet; et condicto die convocet praefatos Examinatores et Novitiorum Magistrum, et praestito

Digitized by Google

ab omnibus superius enunciato juramento, Magister Novitiorum referat de Novitii agendi ratione in Novitiatu servata, de ejus libertate, vocatione et idoneitate ad statum Religiosum, et declaret utrum ipse existimet in Domino Novitium ad professionem tuto admitti posse. Si vero Magister Magister Novitiorum vel ratione distantiae, vel alia legitima causa ad locum scrutinii commode accedere nequeat, transmittat super praemissis relationem in scriptis, illamque juramento confirmet, et propria manu subscribat. Provincialis deinceps et Examinatores per secreta suffragia definiant an Novitius necessariis dotibus praeditus sit, ut ad professionem tuto admitti possit, superque eorum conscientia graviter onerata remaneat.

Art. V. – Si Novitius probatus fuerit, Provincialis de omnibus instructum reddat Superiorem generalem qui ulterioribus informationibus, quatenus necessarium judicaverit, requisitis, approbationem revocet, vel confirmet, prout in Domino judicaverit, quin tamen unquam permittere possit professionem Novitii,

Digitized by Google

qui ab Examinatoribus Provincialibus reprobatus fuerit.

Art. VI. – In iis Institutis, in quibus Provinciales non existunt, sint illorum loco ad effectum, de quo agitur, Superiores Domus Novitiatus.

Art. VII. Si quid ulterius exigant Constitutiones, et regulae alicujus Ordinis, et Instituti in admittendis Novitiis ad professionem, id servandum etiam erit in ea dumtaxat parte, quae tenori hujus Decreti minime contraria sit.

Ut autem suprascriptum Decretum quoad utramque ejus partem executioni omnino demandetur, Sanctitas Sua omnibus ad quos spectat ~~etiam~~ in virtute sanctae obedientiae districte praecipit plenam illius observantiam; et quemlibet Superiorem cujuscumque gradus sit, et Instituti quantumvis exempti, et privilegiati etiam de necessitate exprimendi, qui non servata hujus Decreti forma Novitium ad habitum, vel professionem receperit, poenae ipso facto incurrendae privationis omnium officiorum, vocisque activae, et

perpetuae inhabilitatis ad alia imposterum obtinenda plane subjecit, a qua nonnisi ab Apostolica Sede poterit dispensari. Mandat etiam singulis Superioribus idem Decretum quolibet anno in omnibus Monasteriis, Conventibus, Collegiis et Domibus Die prima Januarii, et Dominica prima Julii in publica mensa legi sub poena privationis officii, ac vocis activae, et passivae ipso facto incurrenda. Decernit insuper vi cujuscumque privilegii, facultatis, indulti, Dispensationis, approbationis regularum, et Constitutionum etiam in forma specifica, quam ab Apostolica Sede aliquis Ordo, Institutum, Superior, Religiosus consequeretur, numquam huic decreto derogatum esse censeri, nisi ei expresse, et nominatim derogetur, licet in Concessione derogatoriae generales quantumvis amplae apponantur: quod si alicui Instituto expresse, et nominatim dispensatio super eodem Decreto aliquando concedi contigerit, aliis minime extendi posse vi cujuscumque privilegii, et communica-

Digitized by Google

tionis privilegiorum. Eandem Sanctitas Sua nec hujus Decreti observantia aliqua ratione, titulo, praetextu impediatur quibuscumque in contrarium facientibus Constitutionibus, regulis, et statutis cujusvis Ordinis, Congregationis, Societatis, Instituti, Monasterii, Domus etiam in forma specifica ab Apostolica Sede approbatis, nec non cuilibet privilegio licet in corpore juris clauso, et Apostolicis Constitutionibus ac Decretis confirmato, ac expressa, individua, speciali, et speciali, et specialissima mentione digno, aliisque contrariis quibuscumque Apostolica auctoritate prorsus derogat, et derogatum esse declarat.

Datum Romae ex Sacra Congregatione super statu Regularium die 25 Januarii 1848.

Andreas Can. Bizzari
a secretis.

Declarationes

a Sanctissimo D. N. Pio PP. IX. approbatae ad Decreta incipien. "Romani Pontifices" et "Regulari disciplinae" a Sacra Congregatione super statu Regularium edita die 25 Januarii 1848.

Declarationes super decreto "Romani pontifices" ubique locorum servando.

I. — An sufficiant testimoniales datae ab Ordinariis per literas privatas?

Resp. affirmative.

2. Utrum sufficiant testimoniales, in quibus Ordinarii non testantur in specie de iis omnibus, quae in decreto "Romani Pontifices" praescribuntur, sed dumtaxat in genere referunt de qualitatibus Postulantis?

Resp. Ad 2. affirmative, sed a Superioribus Regularibus serventur alia de jure servanda ad singulas

qualitates Postulantium cognoscendas.

3. Quid agendum si Ordinarii respondeant se Postulantes non cognoscere

Resp. - Posse Postulantes admitti ad habitum, et Novitiatum si Ordinarius a Superiore requisitus expresse respondeat sese circa qualitates Postulantis informare non posse, quia illam non agnoscit, dummodo tamen testimonialium defectus per aliam accuratam informationem, et fide dignam relationem suppleatur, et serventur alia de jure servanda; et Postulantes antequam ad habitum admittantur maneant saltem per tres menses in conventu, ibique diligenter probentur.

4. Utrum Superiores admittere possint ad habitum sui Ordinis Postulantem, absque literis testimonialibus Ordinarii quando hic affirmat non posse eas dare quia prohibitus ab auctoritate civili?

Resp. - Sufficere testimonium Ordinarii datum etiam per privatas

tas et secretas epistolas; sed si Ordinarius a Superiore requisitus testimoniales ob expositam superius causam quovis modo dare renuat, posse Postulantem admitti, supplendo testimonialium defectu per aliam accuratam informationem, et fide dignam relationem.

5. Utrum Superiores possint ad habitum ipsum admittere milites, de quibus Ordinarii affirmant se non posse in Gallia informare cum nullos delegatos in exercitu habeant, nec parochi ullam de his notitiam habere possint?

Resp. Affirmative si Ordinarius a Superiore requisitus respondeat se informare ob dictam rationem non posse, dummodo testimonialium defectui per aliam accuratam informationem, et fide dignam relationem suppleatur, et serventur alia de jure servanda; et insuper Postulantes antequam admittantur ad habitum saltem per tres menses maneant in conventu, ibique dili-

Digitized by Google

gendae probentur.

6. Quid agendum sit quando Ordinarii nolunt dare literas testimoniales non aliam ob causam, nisi quia opponuntur ingressui Postulantis in religionem?

Resp. Ordinarios, prout in art. 2 Decreti "Romani Pontifices" praescribitur, non posse testimoniales literas denegare; si tamen eas dare recusent, reccurendum erit ad S. Congregationem super statu Regularium.

7. In his ordinibus, in quibus praeter Conversos laicos habentur Donati seu Oblati, testimoniales exigendae sint ante susceptionem habitus Donatorum et Oblatorum vel potius Conversorum?

Resp. Ante susceptionem habitus Donatorum, et Oblatorum.

8. An sit nulla susceptio habitus sine literis testimonialibus?

Resp. Susceptionem habitus esse illicitam, non tamen invalidam; testimoniales literas omissas in receptione ad habitum quamprimum

Digitized by Google

obtinendas esse, alias Novitii ad professionem admitti minime poterunt.

9. Utrum sit invalida professio si fiat omissis testimonialibus literis?

Resp. Non esse invalidam, sed illicitam.

Declarationes super Decreto "Regulari disciplinae" in Italia, et insulis adjacentibus servando.

I. Si Superior generalis alicujus Ordinis, in quo Provinciales non habeantur, sit eodem tempore Superior Conventus, seu Domus novitiatus, quomodo se gerere debeat Superior ipse in perficiendo primo scrutinio?

Resp. Superior generalis deputet ad effectum de quo agitur, probum, et idoneum religiosum, et una cum praescriptis Examinatoribus primum scrutinium perficiat.

2. Si aut per obitum, aut per renunciationem, aut alia quacumque causa numerus Examinatorum proxim-

Digitized by Google

cialium, vel generalium in parte, vel etiam totaliter deficiat, nec tempus celebrationis Capituli, vel Dietae advenerit, quomodo ad eorundem Examinatorum electionem procedendum erit?

Resp. Servetur Methodus in Decreto "Regulari Disciplinae" (art. III. et IV. in fine, et Art. VII.) praescripta pro electione Examinatorum, qui eligendi erant. Statim post latum idem Decretum et ante celebrationem proximi futuri Capituli, vel Dietae: Examinatores sic electi in officio perdurent usque ad celebrationem proximi Capituli vel Dietae. Quae Methodus etiam servetur quando ex S. Sedis Dispensatione Capitula, vel Dietae non celebrantur, et electio Superiorum per Decretum S. Sedis, vel per schedas fiat.

3. In aliquibus Institutis capitula provincialia ordinarie celebrantur prope finem triennii, et in praeparationem Capituli generalis, quin in ipsis eligatur Superior provincialis. Quomodo hoc in casu ad electionem Examinatorum provincialium procedendum erit?

Digitized by Google

Resp. Examinatores provinciales eligendi erunt a Capitulo provinciali licet illud celebretur in fine triennii, et dumtaxat in praeparationem Capituli generalis. Quod si aliqua vice Capitulum provinciale non convocetur, electio ad consultam provincialem ad hunc effectum convocandam spectabit.

4. An ad officium Examinatorum sive generalium, sive provincialium ita duo Definitores vel Assistentes, vel Consultores generales, seu provinciales eligi debeant, ut alii Examinatores ex reliquis Definitoribus, Assistentibus, Consultoribus eligi nequeant?

Resp. Negative.

5. Utrum in Ordinibus, et Congregationibus, quae licet habeant Capitula Provincialia, tamen Religiosorum inopia laborant, eligendi sint septem Examinatores, vel quatuor tantum sufficiant?

Resp. Negative ad primam partem; affirmative ad secundam. Ut vero omnis ambigendi causa, quae ex

Digitized by Google

erronea decreti interpretatione originem habeat; auferatur, sciant omnes ad quos pertinet, in ordinibus tam amplis, quam exiguis, sufficere tres Examinatores provinciales praeter Superiorem provincialem ad primum scrutinium; et tres Examinatores generales praeter Superiorem generalem ad secundum scrutinium peragendum, et alios Examinatores ad opportunitatem, et commoditatem eligendos esse.

6. In articulo III. Decreti "Regulari Disciplinae" praescribitur, ut Postulantes accedere debeant ad locum primi scrutinii, ut ab Examinatoribus provincialibus personali examini subjiciantur. Saepe saepius accidit, ut hujusmodi examen personale absque notabili incommodo postulantium fieri nequeat sive ob expensas, sive ob loci distantiam. Quapropter nonnulli Superiores regulares expostularunt, quomodo in hujusmodi casibus sese gerere debeant?

Resp. Provincialis (et in Instituti

in quibus Provincialis non existit, is qui ejus partes juxta decretum adimplere debet) cum tribus Examinatoribus, ad peragendum examen personale postulantium, quando vel ob loci distantiam, vel ob aliam rationabilem causam postulantem ab accessu personali dispensare judicaverint, possint deputare Religiosum sui Ordinis, quem in Domino idoneum revera existimaverint, si examen fiat in loco, ubi conventus Ordinis reperitur; secus aliquam personam ecclesiasticam sive ex clero regulari, dummodo Episcopus loci, vel ejus Vicarius generalis eam idoneam judicaverit transmissa Examinatori deputato instructione circa ea super quibus Postulans examinandus erit. (*) Verum Religiosus, vel alia persona ad examen perficiendum deputata transmittere teneatur rela-

(*) In appendice legitur instructio ad commoditatem Examinatorum.

tionem examinis ab ipso vel ipsa subscribitur juramento firmandam, quo profiteatur sese fideliter munus suum adimplevisse, quacumque affectione postposita. Quibus peractis Provincialis dictam relationem tribus Examinatoribus exhibere debeat; ut scrutinium, de quo in eodem art. III. Decreti, iis reliquis perficiatur, et caetera omnia, quae in Decretis praescribuntur, omnino serventur.

7. — Nonnulli Examinatores nimis anxii sunt in praestando juramento, quo declarare debent "se omnia requisita a Sacris Canonibus, Constitutionibus, et Decretis apostolicis praescripta debito modo examinasse" cum non omnes tuto scire possint quaenam sint omnia hujusmodi requisita; expostularunt propterea ut a Sacra Congregatione super praemissis instructio detur, qua tuto procedi possit.

Resp. Juramentum quoad requisita, et examen qualitatum referri duntaxat ad requisita, et qualitates expre-

Digitized by Google

sse et speciatim praescriptas in Constit. Sixti V. incipien. "Cum de omnibus" cum moderatione Gregorii XIV., et in Decreto Clem. VIII. cui initium "Cum ad regularem Disciplinam", nec non in regulis, et Constitutionibus respectivi Ordinis, seu Instituti. Et juramento satisfieri si ea moralis diligentia adhibeatur, quae a viris probis, et timoratae conscientiae adhiberi solet.

8. An Decretum "Regulari disciplina" vim habeat in Sabaudia?

Resp. Affirmative.

Datum Romae ex Sacra Congregatione super Statu Regularium die 1 Maii 1851

Andreas Can. Bizzari
Protonot. Apost. a secretis.

Alia Declaratio a Sanctitate sua approbata die 16 januarii 1852.

I. Quaeritur an sit nulla, vel tantum illicita professio facta non servata prius forma decreti "Regulari Disciplinae"?

Digitized by Google

Resp. Esse tantum illicitam, non vero nullam.

Andreas Bizzari
a Secretis.

Appendix

Ut omnes expedite agnoscere valeant qualitates in recipiendis Novitiis a Sixto V. et a Clem. VIII. expresse et speciatim praescriptas, de quibus agitur in responsione ad Dubium 7. pag. 83. referuntur articuli Constitutionibus Sixti V. cum moderatione Gregorii XIV, et Decreti Clementis VIII, qui receptionem Novitiorum respiciunt. Additur etiam ad commoditatem Examinatorum instructio, cui sese conformare poterunt in examine personali eorum, qui ad habitum admitti postulant.

Articuli Constit. Sixti V incipien. "*cum de omnibus ecclesiasticis Ordinibus*" — editae ann. 1587. Kal. decembris ann. III pontificatus.

Hac nostra in perpetuum valitura Constitutione districte interdicimus et prohibemus, ne illegitimi procreati ex incestu, aut ex sacrilegio (quorum scilicet parentes consanguinitate, vel affinitate intra tertium gradum invicem conjuncti fuerint, vel quorum alteruter parens castitatem Deo voverit, etiam Apostolica, imperiali, vel regia, aut quavis alia auctoritate legitimati, aut natalibus restituti), ad aliquam quorumcumque Ordinum etiam Mendicantium, et non Mendicantium Fratrum, Monachorum, Eremitarum, vel Canonicorum, aut Clericorum Regularium, Congregationum, aut Hospitalium Religionem, neque ad habitum, nec professionem regulares, recipi vel admitti quoquo modo possint.... Sed ne iis, qui in humilitatis

Digitized by Google

-talis spiritu, Deo, et Religioni servire et poenitentiam agere intra Monasteria, vel Domos regulares cupiunt, ad sanctum hujusmodi propositum via penitus praecludatur, permittimus ut praefati illegitimi ex dictis incestu, aut sagrilegio geniti, ad habitum Conversorum, seu Famulorum in Monasteriis, vel Domibus Regularibus ad servilia ministeria, viliora obsequia, humiles functiones, atque abjecta servitia admitti possint; ea tamen conditione ut ad habitum religiosorum, vel ad professionem, quam Religiosi emittere solent, emittendam, nec non ad omnes non modo sacros, sed etiam minores Ordines, vel ad Clericalem charactaem, denique ad cuncta Ecclesiastica officia, et functiones, et ad ascendendam altiores gradus sint eis portae perpetuo clausae, et obseratae.

Quod vero reliquos non ex incestu praefato nec sacrilegio, sed ex alio quovis minus legitimo toro natos, spurios, vel naturales etiam

Digitized by Google

ut praefertur, vel alias legitimatos, qui ob meliorem vitae frugem, Religionem ingredi cupiunt, statuimus et ordinamus eos ad Religionem admitti non posse aut debere, nisi prius illorum vita et moribus diligenter cognitis, et circumstantiis universis, quae circa idoneitatem personae attendendae erunt, consideratis, ac de Religionis zelo, pietate, integritate, et doctrina fide dignis testimoniis adeo commendati fuerint, adeo bonam indolem, et specimen virtutis praeseferant, ac tot merita eis suffragentur, ut defectum natalium suppleant, ~~eorumque~~ receptio universae Religioni commodo, et utilitati profutura videatur. Et super hoc ipso in generali, vel provinciali capitulo matura deliberatione habita, Generalis, vel Provincialis Superioris, ac Definitorum unanimi consensu approbati..., extiterint. Et tamen hi sic recepti ad gradus, honores, et dignitates sui Ordinis obtinendas perpetuo inhabiles

et illorum incapaces remaneant, nisi super hoc cum eis fuerit auctoritate Apostolica specialiter dispensatum.

Ceterum quoniam saepe se vitia ingerunt, et se esse virtutes mentiuntur .... auctoritate apostolica et tenore praesentium etiam perpetuo statuimus et ordinamus juvenes, aut viros adultos, majores sexdecim annis, non aliter in aliquam Religionem recipi posse, nec debere, nisi prius de eorum parentibus, patria, deque anteacta vita, et moribus diligenter inquiratur, et ex accurata informatione, et fide digna relatione compertum et exploratum sit, eos neque aliquorum criminum, qualia sunt homicidia, furta, latrocinia, vel alia similia, aut graviora reos, vel suspectos existere, ut propterea damnati sint, aut ne damnentur formident; neque ingenti aere alieno super vires facultatum suarum gravatos, vel reddendis ratiociniis ita obnoxios, ut ex hujusmodi causa lis vel molestia eis

Digitized by Google

jam illata, vel timendum sit ne inferatur. Nisi denique constet ipsos non humana aliqua ratione, sed tantum devotionis, et pietatis favore vitam religiosam sponte et ex animo elegisse .... Omnes autem, et quoscumque, ut dictum est, criminosos, vel suspectos, ut etiam diximus, vel rationibus reddendis obligatos ad Religionem perpetuo inhabiles declaramus. —

Constitutio Sixti V. anni 1588. Kal. Novembris incipien. "ad Romanum spectat Pontificem" qua nonnulla dubia super praecedenti constitutione declarantur.

Dubium I.

Utrum Constitutio, ubi de illegitime genitis loquitur, comprehendat etiam eos, qui postea per subsequens matrimonium fuerunt legitimati?

Resp. Negative quoad eos, qui nati sunt ex parentibus inter quos

Digitized by Google

tempore, quo geniti sunt, matrimonium rite consistere poterat.

4.

[illegible] sub nomine Digni-
T[illegible] et gradium, a
q[illegible] legitimi excluduntur?
[illegible]tione Dignitatum etc.
D[illegible] positatus, Abbatia-
Ad[illegible] ardianatus, Custo-
D[illegible] m et Generalium
V[illegible], et alia his simi-
li[illegible] i Superioritate con-
ju[illegible] is autem oneris
vel[illegible] nfessarii, studiorum,
et [illegible] iae Magistri, Re-
geni[illegible] etc ... ... immo
etiam a voce activa, a Sacris Ordinibus suscipiendis, ipsorumque ministerio ipsos illegitimos, dummodo ex sacrilegio vel incestu geniti non sint, nequaquam arcemus.

Omissis etc.

Moderatio praefatae constitutionis facta a Gregorio XIV. quoad illegitimos per Const. incipien. "Circumspecta Romani Pontificis providentia" edit. die 15 Martii 1591.

Nos igitur ea, quae docuit experientia salubriter fuisse constituta, confirmare, quae vero moderatione aliqua indigere, moderari volentes, ac dictarum Constitutionum, et inde sequutorum quorumcumque tenores etiam veriores, praesentibus pro expressis habentes... praedictas Constitutiones in ea parte qua cavetur, ne illegitimi ex certo imibi expresso damnato toro vel complexu ad quamcumque Religionem, neque ad habitum, aut professiones regulares, sed tantum ad habitum Conversorum, aut Famulorum in monasteriis aliisque locis Regularibus servientium admittantur; et si post dictam Constitutionem professionem emitterent, voluit illam nullius esse momenti, auctoritate apostolica tenore

Digitized by Google

praesentium ad terminos juris reducimus et moderamur. Volentes iisdem Constitutionibus eos, qui quovis modo illegitimi procreati fuerint, ad habitum et professionem regulares admitti posse, quemadmodum admitti poterant, si supradictae Constitutiones editae non fuissent. (1)

Ita tamen ut cum de recipiendis quomodocumque illegitime natis, ad habitum et professionem Ordinum quorumcumque agatur, ii, ad quos hujusmodi receptio spectat, praeter alia, de quibus ex dictarum Constitutionum praecepto circa quoscumque etiam legitimos disquirere debent, diligenter eorum vitam, et mores inquirant, et ita demum recipiant, si tamen bonam indolem et virtutis specimen praeseferant, ac tot eis merita suffragentur, ut natalium suppleant defectum, eorumque receptio Religionis commodo et utilitati profutura videatur. Et super hoc ipso ii, ad

---

(1) Gregorius XIV. restituit privilegia Reli-

Digitized by Google

quos, ut dictum est, pertinet hujusmodi receptio, matura deliberatione habita, ita censuerint et judicaverint; dummodo tamen filius illegitimus in Religione, in qua pater sive ante, sive post nativitatem dicti filii professus fuerit, ipso patre vivente non admittatur, quod expresse prohibemus.[1]

---

gionibus olim concessa legitimandi etiam ad honores, gradus et dignitates. Legi tamen scrutinii non derogavit, sed eam tantum pro aliquibus casibus declaravit.

(1) Clement. VIII. in Const. "In suprema Ecclesiae" ann. 1602. 2 aprilis praefatae Sixtinae Constitutioni derogavit quoad poenam nullitatis professionum. Sed decrevit firmam remanere debere formam scrutinii, et poenas contra Superiores latas; vide P. Thesaurum de poenis ecclesiasticis verbo "Criminosi et illegitimi", et integrum textum earumdem Constitutionum.

Digitized by Google

Instructio super receptione et educatione Novitiorum.... jussu Clementis VIII. "editae die 19 Martii 1603."

Cum ad regularem Disciplinam in singulis Religiosorum Monasteriis propagandam Novitiorum institutio maxime utilis sit et necessaria, et nihil ad gravem illam, ac laudatissimam priscorum Patrum vivendi rationem relaxandam majorem vim habuisse compertum sit, quam vel nimiam in recipiendis Novitiis facilitatem supra numerum, quem capere, atque alere Monasteria ipsa possent; vel negligentiam in probando, et examinando eorum spiritu an vere esset ex Deo atque ex praecipuo Desiderio illi inserviendi; vel denique incuriam in illis educandis, atque instituendis. Idcirco ut hujusmodi incommodo deinceps occuratur, praecipitur omnibus et singulis, ad quos spectat, ut in recipiendis Novitiis,

et in eorum institutione, atque educatione, nec non in Magistri, et aliorum Ministrorum electione praeter alia, quae in Sacris Canonibus, ac Decretis praesertim Concilii Tridentini, Pontificiis, et cujusque Ordinis, aut Instituti Constitutionibus continentur, ... haec, quae sequuntur, inviolate observari, et exequi perpetuo curent.

Primum quod attinet ad Novitiorum recipiendorum formam ultra diligentem perquisitionem, quae habenda erit de uniuscujusque natalibus corporis habitudine, moribus et vita anteacta, ac praecipue eorum, qui sextum decimum aetatis annum excedent, an criminosi, an aere alieno gravati vel reddendae alicujus administrationis rationi obnoxii sint juxta formam Const. fel. rec. Sixti V., et moderationum subsequutarum; illud etiam Superiores, ad quos spectabit, sedulo perquirant, ut quibus in Monasteriis, et Conventibus ex apostolica facultate Novitiatus fuerint

instituti, in iis ad Religionem nullus in posterum admittatur, qui et ex honestis parentibus natus non sit, et conditiones Sacris Canonibus, Summorumque Pontificum Constitutionibus praescriptas non habeat.

Quisque recipiendus in aliquo Ordine Regulari etiam Mendicantium in ea sit aetate constitutus quam ejus Ordinis in quo recipietur, regularia instituta, et ordinationes requirunt: eam vero literarum scientiam calleat, aut illius addiscendae spem indubiam praeseferat, ut minores et suis temporibus majores Ordines juxta Decreta Sac. Conc. Trid: suscipere valeat. Sed quisquis annum vigesimum quintum excedens ad habitum regularem admitti postulaverit, et talis eruditionis expers inventus fuerit, in Conversorum tantum, quibus literarum scientia non est necessaria, numerum referatur: ipsi autem Conversi non recipiantur ante vigesimum aetatis suae annum, et nisi saltem praecipua Doctrinae Christianae capita noverint.

Digitized by Google

Demum Superiores diligenter exquirant, quo spiritu, qua mente, ac voluntate id regularis vitae genus elegerint, quem sibi finem proposuerint: num zelo melioris frugis, ac perfectioris vitae, et ut Deo liberius famulari possint, an potius levitate, vel humano aliquo affectu, aut inordinato animi ducantur, et an eorum parentes ope, et subsidio indigentes destituantur.

Provideant quoque ut omnes etiam Conversi recipiendi, priusquam ad habitum regularem admittantur, ab iis, quibus hoc munus incumbit, de regula quam professuri sunt tribus votis essentialibus, statuque regulari, et aliis cujusque Ordinis peculiaribus institutis, et Constitutionibus diligenter instruantur.

Omissis aliis quae institutionem Novitiorum respiciunt, quaeque in appendice referuntur.

Digitized by Google

Instructio pro examine personali eorum, qui ad habitum admitti postulant, sive examen ipsum fiat ab examinatoribus provincialibus juxta art. III. primae partis decreti "Regulari Disciplinae" sive ab examinatore deputato juxta declarationem ad dubium VI. ejusdem decreti.

1. Examinatores provinciales seu Examinator deputatus, interrogent Postulantem de ejus nomine, parentibus, patria, et aetate. Diligenter Postulantis voluntatem explorent, et praesertim an coactus, an seductus sit, et quo spiritu, quo consilio, qua ratione ad statum religiosum ducatur, et utrum aliquam cognitionem habeat obligationis votorum, quae deinceps emittere debet.

2. Si recipiendus uti Clericus religionem ingredi postulet, inquirant Examinatores an eam literarum scientiam calleat, aut illius addiscendae spem indubiam praeseferat, ut minores, et suis temporibus majores Ordines juxta Decreta Sac. Conc. Tridentini

Digitized by Google

suscipere valeat. Quod si agatur de admittendis ad habitum Conversorum, an saltem praecipua Doctrinae Christianae capita noverint. Quoad omnes vero, et praesertim relate ad Postulantes provectioris aetatis, Examinatores, vel Examinator sagacius sed prudenter curent odorari si recte de catholica Doctrina sentiant prout conditio cujusque personae postulet.

3. Exquirant a Postulante utrum ejus parentes, vel alter eorum adhuc vivat, quam artem et professionem exerceant, vel exercuerint, et an adeo pauperes sint, ut filii subsidio indigeant.

4. Exquirant etiam a Postulante ejus conditionem et statum, an habeat in saeculo media sufficientis sustentationis; si sit aere alieno gravatus; an, et quam artem, vel professionem exerceat; an alicui religioso Instituto nomen dederit, vel saltem uti Novitius illius habitum induerit, vel eremitarum habitum

Digitized by Google

susceperit; utrum fuerit inquisitus, aliqua nota, infamia, irregularitate irretitus, gravi morbo affectus.

5. Videant an Postulans notabili deformitate laboret; utrum aliquod signum valde infirmae valetudinis, vel fatuitatem praeseferat; et cetera exquirant, quae in respectivis Constitutionibus ab admittendis ad habitum in eorum personali examine exquirenda praescribantur.

6. Verum licet ex hujusmodi personali examine, si diligenter fiat, plura agnosci possint, et in scrutinio, de quo in art. III. Primae Partis Decreti "Regulari Disciplinae" de eodem personali examine ratio omnino habenda sit, tamen praeter illud a Provinciali exquirenda sunt documenta, et informationes prout in eodem art. III. praescribitur, et reliqua omnia perficienda, quae in enunciatis decretis cum suis declarationibus decernuntur.

Digitized by Google

= Aliae Declarationes. =

I

Bme Pater

Superior Carmelitarum Discalceatorum Provinciae Aquitaniae in Gallia, ad Pedes S. V. humillime provolutus, expostulat declarationem ad sequentia dubia super observantia Decreti Romani Pontificis editi die 25 januarii 1848.

1. Quando Postulantes Novitii, vel Professi alicujus Congregationis petunt admitti ad nostram Religionem, litterae testimoniales petendae sunt a Superioribus alterius Congregationis in qua fuerunt, vel ab Ordinario?

2. Si a Superioribus, an a Superioribus Generalibus, vel Localibus, et quid si in diversis Domibus, vel conventibus fuerint?

Digitized by Google

3. In Hispania adest Patriarcha Indiarum, qui juridictionem exercet in universo exercitu per suos Cappelanos: litterae testimoniales pro militibus petendae sunt a praedicto Patriarcha, vel ab Ordinario?

Quam Deus etc.

Ex audientia SSmi die 5. Novembris 1852. SSmus propositis dubiis respondendum mandavit, scilicet

Ad 1. Quoad Novitios, et professos saecularizatos, ab Ordinario; quoad professos, qui in Congreg., vel Ordine acta permanent, a Superioribus.

Ad 2. Possunt peti vel a Superioribus generalibus, vel a Provincialibus; vel quatenus agatur de Congreg. et Ordine, in quo Provinciales non habeantur, loco provincialium a Superioribus localibus. Et si Professus in diversis domibus, vel Conventibus commoratus fuerit, sufficere testimoniales Superioris generalis, vel Superioris Provinciae vel Domus, (quatenus Provincialis non habeatur) in qua postremo tempore moratur. — Caeterum hujusmodi Superiores antequam

testimoniales concedant diligenter inquirere debeant de qualitatibus Religiosi.

Ad 3. Petendae erunt tam ab Ordinario originis, quam a Patriarcha.

A. Bizzari a secretis.

II.

Propositum est ab Emo Scitowski Visitatore Apostolico dubium "an juramentum praescriptum in decreto "Regulari Disciplinae" emitti debeat ab Examinatoribus tantum dum munus suscipiunt, vel potius toties quoties examen conficiunt?"

SSmus in audientia 12 Januarii 1855 "declaravit juramentum toties, quoties examen habendum sit, praestandum esse."

A. Archiepiscopus Philippensis
Secretarius

III.

Très Saint Père,

Eutrope, abbé de la Trappe de —

Digitized by Google

Gethsemani dans le diocèse de Louisville en Amérique, considérant que l'Amérique est une terre d'émigrands et de passagers, demande obsequemment à V. Sainteté, qu'elle daigne déclar

1° S'il suffit d'exiger des postulants ecclesiastiques les lettres testimoniales de l'evêque qui leur a conféré les ordres, ou bien s'il faut encore celles de l'evêque dans le diocèse duquel ils ont été employés en dernier lieu?

2° Comme la plus grande partie des Postulants laïques sont Irlandais ou Allemands, — que pour obtenir leur extrait de Baptême il faut écrire en Europe, — que les réponses mettent plusieurs mois à venir, et quelquefois ne viennent pas du tout; — peut-on, lorsqu'on a une certitude morale qu'ils ont été baptisé, les admettre au moins provisoirement à la vêture, après deux mois environ de probation?

3° Si le postulant est déjà religieux d'une autre Congrégation ou Institut régulier, suffira-t-il de demander l'attestation du Supérieur sous la dépendance duquel il se trouve?

Digitized by Google

Tanto implora, che etc..

Sacra Congregatio super statu Regularium vigore specialium facultatum a SSmo D. N. Pio PP. IX. concessarum propositis Dubiis respondendum censuit, prout respondet.

Ad 1.um Si agatur de Postulantibus in Sacris Ordinibus constitutis sufficere testimoniales Episcopi, qui Ordines Sacros legitime eis contulit, una cum testimonialibus Ordinariorum Dioecesum, in quibus deinde ultra annum in unaquaque Dioecesi commorati fuerint.

Ad 2.um Documentum recepti Baptismatis exhibendum esse ante admissionem ad habitum.

Ad 3.um Quoad Novitios alterius Ordinis, et Professos saecularizatos testimoniales litteras petendas esse ab Ordinario; quoad Professos, qui in Congreg. vel Ordine actu permanent dummodo ab Apostolica Sede facultatem ad alium Ordinem

Digitized by Google

nem transeundi obtinuerint, testimoniales litteras petendas esse a Superioribus, nempe vel a Superioribus generalibus, vel a Provincialibus Ordinis a quo: vel quatenus agatur de Congregatione, et Ordine in quo Provinciales non habeantur, loco Provincialium a Superioribus localibus; et si Professus in diversis Domibus, vel conventibus commoratus fuerit, sufficere testimoniales Superioris generalis, vel Provincialis vel Superioris Domus (quatenus Provincialis non habeatur) in qua postremo tempore moratur. Caeterum hujusmodi Superiores antequam testimoniales concedant diligenter inquirere debeant de qualitatibus Religiosi. Datum Romae ex Secretaria ejusdem S. Congreg. super Statu Regularium hac die 29 — Maii 1857.

A. Archiepiscopus Philippensis
Secretarius

Digitized by Google

IV.

Très saint Père,

Les frères laïques Chartreux sont reçus dans l'ordre d'abord comme Postulants, et pendant un an portent sur leurs habits séculiers un simple vêtement de drap appelé petit manteau ou sac : dépouillés ensuite de l'habit séculier, ils sont revêtus du costume religieux, consistant en une tunique, une ceinture et un capuce. Un an après cette vêture, ils sont admis à la Donation (Donazione) qui dure cinq années. En dernier lieu, après avoir parcouru d'une manière louable ces diverses probations, ils commencent l'année de noviciat qui précède leur profession. On demande

1° Quand faut-il appliquer aux frères-lais chartreux les prescriptions de la première partie du décret : « Regulari disciplinae » du 25 janv. 1848 ?

2° Pour l'admission des novices à l'habit religieux, faut-il que le

Digitized by Google

scrutin de la communauté précède celui des examinateurs provinciaux et des examinateurs Généraux, ou bien ne doit-il se faire qu'en dernier lieu, de façon à pouvoir annuller le scrutin de l'examen provincial ou même celui de l'examen Général ?

L'humble demandeur (oratore) soussigné, tout en demandant l'éclaircissement de ces doutes, se prosterne pour baiser les pieds de Votre Sainteté et implore la Benédiction Apostolique.

Le Procureur Général des Chartreux
Fr. Joseph M. Rivara.

Ex aud. SSmi die 24 Februarii 1860. SSmus mandavit rescribi ad 1um Quando dimisso habitu saeculari religiosa veste induuntur, nempe tunica, cinctura, et caputio; ad 2um affirmative ad primam partem, negative ad secundam.

A. Archiepiscopus Philippensis
Secretarius.

Digitized by Google

De la Vie Commune.

Très Révérend Père.

Sa Sainteté animée du désir de voir refleurir les ordres religieux si utiles à l'Eglise et à la Société a ouvert la bouche et a excité de vive voix les Supérieurs Généraux à s'employer d'une manière efficace à obtenir un tel but qui tend uniquement à procurer le bien de ces mêmes ordres. Ayant reconnu à Sa grande Satisfaction que les Supérieurs eux-mêmes se portaient avec un grand empressement à seconder ses intentions, Sa Sainteté m'a chargé en ma qualité de Préfet de la Sacrée Congrégation des Evêques et Réguliers de communiquer aux Supérieurs les dispositions suivantes:

1° Dans toutes les maisons de Noviciat ils introduiront complètement la vie commune sans tenir compte de tout indult, privilège ou exemption qu'auraient obtenu les individus

Digitized by Google

qui doivent former cette famille.

2° Ils ramèneront dans les maisons de profession, d'éducation et d'études la parfaite observation des constitutions de leur Institut respectif, spécialement en ce qui regarde la pauvreté.

3° Ils établiront dans chaque maison une caisse commune avec les précautions accoutumées. Tous les Religieux nonobstant quelque privilège que ce soit, devront y déposer leur argent. Ils ne pourront garder chez eux rien de plus que ce que leur permettent leurs constitutions respectives. Les religieux mendiants qui ont reçu le pouvoir spécial de disposer de quelques sommes, devront, nonobstant tout privilège, la mettre en dépôt chez le Procurateur apostolique ou l'ami spirituel choisi avec prudence par le Supérieur général ou le Provincial. Sa Sainteté se réserve de prendre dans la suite des dispositions ultérieures touchant les indults accordés aux religieux pour

Digitized by Google

l'emploi de l'argent.

Le Saint Père en confiant l'exécution de ces dispositions aux Supérieurs généraux leur en laisse toute la responsabilité, il excite leur zèle à prendre toutes sortes de moyens pour retablir dans toutes les maisons où elle se serait affaiblie la pleine observance de la règle embrassée et de leur propre constitution sans lesquelles il est impossible d'acquerir ou de conserver le véritable esprit qui doit remplir chaque religieux.

Vous ne manquerez pas, Très Révérend père, de faire suivre à votre Ordre ces dispositions pontificales. Que Dieu vous garde!

Rome, 22 avril 1851.

Digitized by Google

Declaratio

Cum in Congregatione de Somascha disceptetur an Religiosi, qui vitam communem in domibus professis observant, in domos, quae illam non profitentur, a Superioribus transferri possint.

Affirmantibus aliis, quod hujusmodi facultas a legibus Ordinis Praeposito generali expresse tribuatur, et secus, ut illis videtur, Congregatio vix laudabiliter regeretur.

Aliis vero negantibus, eo quod Praepositus generalis juribus in casu uti volens, Religiosos ad vitam minus perfectam compelleret, et ideo in Constitutiones, quas ipse pro officio custodire tenetur, offenderet, quod suspicari nefas est.

Joañes Decius Libois ejusdem Congrega. Sacerdos professus, ut certo sapientissimoque judicio suborta disceptatio illico finiatur, et sententiam in re tenendam quisque religiose sequatur, humillime

Digitized by Google

millime exponit et quaerit.

1. An Religiosi, qui in Domibus professis Congrega. de Somascha communem vitam sponte professi sunt et observant, a Superioribus pro libitu transferri possint in Domos in quibus illa vita non observatur?

2. An Religiosus semel abstractus a vitae communis observantia et in Domum illam non profitentem translatus, imposterum ad eamdem vitam communem capescendam a Superioribus cogi possit?

3. An Majores Ordinis Superiores, qui vitam communem non profitentur, Domos, in quibus illa vita communis observatur, in locum residentiae sibi eligere et ibi commorari possint?

Romae e Domo SS. Bonifacii et Alexii de Urbe die 24 Septembris 1852.

Ex audientia SSmi die 1 octobris 1852. SSmus propositis Dubiis rescribendum mandavit ad 1. Negative. Si vero aliqua gravis causa concurrat, recurrant ad S. C. pro temporanea

Digitized by Google

nea translatione.

Ad 2. Quoad futurum provisum in primo: relate vero ad praeteritum si translatio fuerit provisoria affirmative; secus hortandos esse.

Ad 3. Negative nisi vitam communem profiteantur. — Contrariis non obstantibus.

A. Bizzari *Secretarius*.

Encyclicae litterae S. Congregationis Super Statu Regularium de Votorum simplicium professione.

Rme Pater

Neminem latet, tristissimis hisce temporibus quibus inimici Crucis Christi humana divinaque omnia pessundare, ac mores pervertere student, maximam adhibendam esse curam, sollicitudinem, diligentiam ad eorum spiritum, uti par est, probandum, qui vota solemnia Deo nuncupare postulant

Digitized by Google

tulant, ne quis admittatur, qui saeculi contagione pollutus, tanquam ovis morbida electum Christi gregem inficiat, vel verae vocationis expers, et suscepti Instituti poenitent, et gravem sodalibus molestiam afferat cum Disciplinae perturbatione, et regularis observan~~tiae~~ discrimine. Hinc porro evenit, ut qui ex adverso sunt, contra regulares familias, licet de christiana et civili republica optime meritas, pleno ore blaterent, et culpam quae paucorum est, in universum coetum conferant. Ex quo non levi religionis damno debita christiani populi erga religiosas familias opinio et reverentia vel maxime imminuta. Siquidem regulares viri propriae vocationis assidue memores esse debent, et omnium virtutum splendore fulgere, atque ex proprii Instituti regula nullis curis nullisque laboribus parcere, ut majorem Dei gloriam ac sempiternam hominum salutem

Digitized by Google

procurare queant. Quod si semper, hisce praesertim temporibus, ab ipsis majore studio et contentione est praestandum, cum populi, licet omnigenis insidiantium hominum erroribus fraudibusque misere decepti, tamen et veritatis luce, ac sanctissimae nostrae Religionis auxilio se maxime indigere sentiant. Quocirca regulares viri, qui auxiliares Ecclesiae milites merito semper dicti et habiti sunt, nihil nunc intentatum relinquere debent, ut qua opere, qua voce, qua exemplo errorum tenebras dissipent, hominumque mentes divinae nostrae Religionis lumine illustrent, errantes in omni bonitate patientia ac doctrina ad veritatis et salutis semitas perducant, vitiorum germina radicitus evellent, ac pietatem religionem omnemque virtutem ubique foveant, excitent ac propagent. Ut autem haec prospere feliciterque agere et consequi valeant, charitatem in primis

mis

Digitized by Google

primis praeseferant oportet, quae virtutum omnium parens et altrix, quaeque patiens atque benigna omnia suffert, omnia sustinet, et idcirco necesse est Religiosos ipsos viros arctissimo charitatis vinculo inter se esse conjunctos, quo concordissimis animis, consociatisque studiis praeliantes bella Domini, et quaerentes unice quae Christi sunt, possint Dei ejusque sanctae Ecclesiae regnum magis in dies extendere.

Cum igitur Ecclesia prudenti quadam œconomia ingruentibus malis juxta rerum ac temporum adjuncta provide sapienterque occurrere soleat, SS. D. N. Pius PP. IX. Religiosos Ordines praecipua benevolentia prosequens, et ab iis hujusmodi mala avertere cupiens, rem deferendam voluit ad S. Congregationem super Statu Regularium, ut PP. Cardinales, rebus accurate discussis, proponerent quidquid in Domino expedire expedire existimassent. Itaque auditis

eorumdem Cardinalium sententiis, universaque rei ratione sedulo perpensa, haec quae sequuntur, quoad religiosas virorum familias, in quibus solemnia vota emittuntur, ex Apostolicae auctoritatis plenitudine statuit atque decernit, atque ab omnibus, ad quos spectant, ex obedientiae praecepto observari et executioni demandari districte jubet, et contrariis quibuscumque, etiam speciali et individua mentione et derogatione dignis, derogat, ac plene derogatum esse declarat.

Peracta probatione et novitiatu ad praescriptum S. Concilii Tridentini, Constitutionum Apostolicarum, et statutorum Ordinis a S. Sede approbatorum, Novitii vota simplicia emittant postquam expleverint aetatem annorum sexdecim ab eodem Tridentino Concilio statutam, vel aliam majorem, quae forsan a statutis proprii Ordinis a S. Sede approbatis requiratur; et quoad Laicos et Conversos postquam ad eam pervenerint aeta-

tem

Digitized by Google

tem, quae in Constitutione Clementis VIII., incipien. "In supremo" praefinita est.

Professi post triennium a die, quo vota simplicia emiserint, computandum, si digni reperiantur, ad professionem votorum simplicium ad longius tempus jam concessa fuerit. Poterit vero Superior Generalis, ac etiam Superior Provincialis ex justis et rationabilibus causis professionem votorum solemnium differe, non tamen ultra aetatem annorum viginti-quinque expletorum. Si vero in ordine seu Instituto Provinciales non habeantur, eadem differendi professionem votorum solemnium facultas attribuitur etiam Superiori Domus novitiatus, de consensu tamen Magistri novitiorum, et duorum religiosorum, qui in Instituto aliquo gradu insigniti sint.

Decreta S. Congregationis super statu Regularium incipien. "Romani Pontifices" et "Regulari Disciplinae" anno 1848 promulgata omnino serventur in receptione ad habitum,

Digitized by Google

novitiatum et professionem votorum simplicium.

Quae de votis simplicibus emitten-dis superius sancita sunt, servanda erunt relative ad eos, qui post datam praesentiam ~~ad~~ habitum admittentur.

Haec sunt quae Tibi ex manda-to Sanctitatis Suae significanda erant, ut ea religiosis tuo regimini subjectis denuncies, et interim fausta a Domino adprecor.

Datum Romae ex Sacra Congregatione super Statu Regula-rium die 18 Martii anno 1857.

Tui studiosus
A. Archiep. Philippen.
Secretarius.

Declarationes

SSmus D. N. Pius PP. IX. attentis precibus Magistri Generalis Ordinis Praedicatorum S. Dominici, haec, quae sequuntur, circa naturam et qualitatem votorum simplicium, in encyclicis literis hujus S. Congregatio-nis

Digitized by Google

nis Super Statu Regularium die 19 Martii 1857 praescriptorum, et circa obligationes ac privilegia illorum qui ea emittent, pro eodem Ordine Praedicatorum decernenda statuit, prout praesentis Decreti tenore Apostolica auctoritate decernit atque constituit.

I. Vota simplicia, de quibus agitur, perpetua erunt ex parte voventis, utpote quae tendunt ad emittenda deinde vota solemnia, in quibus perfectionem et complementum accipient.

II. Eorundem votorum simplicium dispensatio reservata est Romano Pontifici, cui professi gravibus urgentibus causis preces porrigere poterunt.

III. Verum eadem simplicia vota solvi etiam possunt ex parte Ordinis in actu demissionis Professorum, ita ut data demissione Professi, ab omni dictorum votorum vinculo et obligatione eo ipso

liberi fiant.

IV. Facultas autem dimittendi professos votorum simplicium, de quibus agitur, spectat ad Magistrum Generalem Ordinis cum suo generali Consilio. Idem Magister Generalis cum suo generali Consilio poterit in casibus extraordinariis, et praesertim pro regionibus et locis longinquis ad dimissionem decernendam subdelegare probos et prudentes religiosos, qui saltem tres esse debent.

V. Licet ad decernendam dimissionem neque processus neque judicii forma requiratur, sed ad eam procedi possit sola facti veritate inspecta, tamen Superiores procedere debent summa charitate, prudentia, et ex justis et rationabilibus causis, quacumque humana affectione remota, secus eorum conscientia graviter onerata remaneat. Nemo autem ex causa infirmitatis post professionem votorum simplicium supervenientae dimitti poterit.

Digitized by Google

VI. Professi dictorum votorum simplicium participes erunt omnium gratiarum et privilegiorum, quibus professi votorum solemnium in memorato Ordine legitime utuntur, fruuntur, et gaudent.

VII. Superiores Regulares, ad quos spectat, concedere poterunt hujusmodi professis litteras dimissorias dumtaxat ad primam Tonsuram, et ad Ordines minores, servatis tamen de jure servandis, et praesertim quae circa Ordinationes Regularium ab Apostolica Sede praescripta sunt.

VIII. Anni professionis, qui in dicto Ordine requiruntur, ut quis voce activa et passiva gaudeat, et ad officia admitti possit, a die emissionis votorum simplicium computentur; et professi votorum simplicium suffragium habeant in actis Capitularibus sui Conventus, quatenus et prout habent solemniter professi.

IX. Professi votorum simplicium dominium radicale, uti aiunt, suorum bonorum retinere poterunt,

Digitized by Google

sed eis omnino interdicta est eorum administratio, et redditaum erogatio atque usus. Debent propterea ante professionem votorum simplicium cedere pro tempore, quo in eadem votorum simplicium professione permanserint, administrationem, usumfructum, et usum quibus eis placuerit, ac etiam suo Ordini, si ita pro eorum libitu existimaverint.

X. Professi votorum simplicium remanere debent in Domibus Professorii et studiorum, et vitam communem perfectam observare.

XI. Ad valide emittenda vota solemnia post vota simplicia requiritur professio expressa, et ideo professio tacita omnino abrogata est.

Haec Sanctitas Sua statuit atque constituit contrariis quibuscumque etiam speciali mentione dignis non obstantibus, quibus Apostolica auctoritate derogat, ac derogatum esse declarat.

Datum Romae ex Secretaria

Digitized by Google

ejusdem S. Congregationis super Statu regularium hac die 12 Junii 1858.

A. Archiep. Philippen.
Secretarius.

N. B. Hujusmodi Declarationes extensae fuerunt ad alios Ordines, qui eas expostularunt, sed pro Ordinibus Minoribus observantium, et Reformatorum, nec non Cappucinorum in articulo IX. sublata sunt verba "Ac etiam suo ordini, si ita pro eorum libitu existimaverint; et subrogata sunt alia verba nempe "Non tamen suo Ordini."—

Digitized by Google

Aliae Declarationes

I

Dubia

I. An Professi votorum simplicium, quae professioni votorum solemnium juxta litteras encyclicas diei 19 Martii 1857 praemitti debent, teneantur ad officium divinum?

2. An teneantur ad observantiam Regulae Ordinis prout solemniter Professi?

Ssmus in audientia habita ab infrascripto Secretario S. Congreg. super Statu Regularium die 6 Augusti 1858 respondendum mandavit; nempe

Ad 1. Non teneri ad privatam recitationem divini Officii: debere tamen Choro interesse ut solemniter Professi.

Ad 2. Affirmative, firma declaratione

Digitized by Google

ratione jam data quoad votum paupertatis. (1)

A. Archiep. Philippen. Secretarius.

Dubium.

Juxta Constit. Clementis VIII. professio votorum solemnium emittenda est in Conventu Novitiatus. Ad praescriptum vero legis latae die 19 Martii 1857 professi votorum simplicium debent manere in domibus Professorii, et Studiorum. Hinc quaeritur an Professi votorum simplicium, ut suo tempore ad professionem votorum solemnium admittantur, transferendi sint in Conventum Novitiatus, vel eam emittere possint in Conventu in quo morantur?

SSmus in audientia habita die 9 Decembris 1859 ab infrascripto Secretario S. Congregat. Super statu Regularium, attenta lege de emittendis

---

(1) Vide art. IX praecedentium declarationum.

Digitized by Google

votis simplicibus die 19 Martii 1857 lata statuit, atque constituit, ut Litteris Apostolicis Clementis VIII, aliisque contrariis quibuscumque non obstantibus, professi votorum simplicium licite, et libere professionem votorum solemnium suo tempore emittere possint in Conventu seu Domo, in qua reperiuntur, servatis tamen aliis de jure servandis, quin teneantur profiteri in Domo peracti Novitiatus.

A. Archiep. Philippen. Secretarius

II.

Bme Pater

Archiepiscopus Mexicanus humillime exponit, quod S. V. decreto S. Congreg. super statu Regularium die 19 Martii 1857 praecepit, ut Novitii, jam sexdecim annorum, etiam expleto Novitiatus anno ad normam Tridentini non alia vota

Digitized by Google

nisi simplicia valeant emittere, dilata emissione solemnium post triennium, si digni tunc reperti fuerint, qui ad professionem admittantur, dummodo ultra 25 annum eorumdem aetatis non protendatur.

Ex expositis sequentia dubia suborta sunt, quorum solutionem a S. V. obsequiosissime expostulat.

I. Possunt ne Novitii post emissa vota simplicia, ante emissionem solemnium ad Sacros Ordines promoveri titulo paupertatis, non obstante Constitutione Romanus S. Pii V. die 12 novembris anni 1508 in lucem edita?

2. Possunt Provinciales dispensare cum Novitiis defectu natalium laborantibus ante emissionem votorum solemnium, ad hoc ut his ordines conferantur?

3. Qui forte habitum religionis induerint, majores jam 25 annorum, aut huic proximi aetati, possunt, expleto jam novitiatus anno, ad vota solemnia et professionem

Digitized by Google

nem admitti, an etiam cum similibus expectandum est ulterioris probationis triennium?

4.. Si Novitii post emissa vota simplicia aut dimittantur e Religione, aut haec ab ipsis mobilitate animi relinquatur; quid cum eis debet agere Ordinarius, si aut ad Sacros Ordines, aut ad matrimonium forsitan adspirent?

Ex audientia SS.mi habita a D. Secretario S. Congreg. super Statu Regularium sub die 20 Januarii 1860. = SS.mus ad proposita dubia rescribendum mandavit, ut sequitur

Ad 1.um Negative quoad Ordines Sacros.

Ad 2.um Affirmative prima tonsura, et ordines minores, quatenus Provinciales ex Apostolico indulto legitime gaudeant facultate dispensandi super dicta irregularitate, eaque revocata non fuerit.

Ad 3.um Negative ad 1.am partem, affirmative ad 2.um

Ad 4.um Si Professi votorum

Digitized by Google

simplicium sive per dimissionem ab Ordine, sive per Apostolicam dispensationem ab emissis votis soluti fuerint, se gerat cum illis prout cum ceteris suis Dioecesanis sese gerere debet.

A. Archiep. Philippen. secretarius.

= Ex Relatione Status Ecclesiae Mexicanae ad S. Congreg. Concilii transmissa die 20 Julii 1860. habetur sequens Postulatum.

III.

Cum jure communi receptum sit, ut conjuges ante consummationem matrimonii, tempus petendi ad deliberandum an vellet monasticam vitam amplecti, bimestre conceditur, alterque conjux in saeculo manens expectare teneatur donec monasticam vitam amplexus professionem emittat, quin antea alias nuptias inire valeat, a S. Congreg. postulo declarari, num conjux manens in saeculo ne dum bimestre et annum

Digitized by Google

probationis ante simplicium votorum professionem expectare teneatur, sed et subsequens triennium, quo demum expleto juxta recentem disciplinam locus est professioni solemni.

Ex aud. SSmi die 25 Januarii 1861.

SSmus in Audientia habita die 24 Januarii 1861 ab infrascripto Secretario S. Congreg. super Statu Regularium, ad quam dictum postulatum remittendum jusserat, eidem Dubio respondendum mandavit, nempe nonnisi per solemnem votorum professionem matrimonium ratum et non consummatum dissolvi; non vero per professionem votorum simplicium; ideoque in casu quo vir juxta legem diei 19 Martii 1857 per S. Congreg. super Statu Regularium latam, vota simplicia emittere debeat ante solemnem professionem, sive ipse, sive ejus conjux recurrere poterit ad apostolicam Sedem pro obtinenda facultate ut statim emitti possint vota solemnia.

A. Archiep. Philippen. secretarius.

Digitized by Google

IV.

Bme Pater

Pius PP. VI. per litteras Apostolicas sub annulo Piscatoris Motu proprio datas die 25 Junii anni 1777 prohibuerat, ne cui Episcopus Melitensis primam Tonsuram conferret nisi titulum substentationis habenti. Revera, quum in titulis hujusmodi describendis, nonnisi Beneficia, Cappellanias, Pensiones, et Patrimonia memoret, directe de Regularibus non videtur locutus. Tamen ex illo tempore in Dioecesi Melitensi Regulares nonnisi cum titulo, paupertatis nimirum, ad Tonsuram, Ordinesque minores promoveri consueverunt. Quumque hic titulus per solemnem professionem acquiratur, Regulares numquam hic nisi post emissam votorum solemnium professionem sunt promoti.

Nunc vero quaedam immutatio in Ordinibus religiosis inducitur. Per

Digitized by Google

Decretum enim, quod ex mandato Bñis Vestrae S. Congrega. Super Statu Regularium edidit die 19 Martii 1857 praecipitur, ut qui Religiosam vitam in quocumque Ordine profiteri vellet, emenso Tyrocinii anno, ad vota simplicia dumtaxat admitteretur; post quorum emissionem adhuc ex Ordine dimitti posset. Interim tamen permisit, ut Superiores Regularium litteras Dimissoriales ad primam Tonsuram, Ordinesque Minores hujusmodi professis concedere possent.

Ex expositis sequentia dubia orta sunt, quorum solutionem a S. V. episcopus Meliten. humillime expostulat, nempe.

I. Utrum praedictus Motus Proprius Pii VI. respiciat Regulares ita ut sine titulo substentationis ad primam Tonsuram, Ordinesque minores nequeant Melitae promoveri?

Et quatenus affirmative.

2. Utrum S. V. in supra memorato decreto censeatur hac in parte

Motui Proprio Pii VI. derogasse?

3. Sive Motus Proprius Pii VI. Regulares proprie non respiciat, sive S. V. hac in parte illi derogaverit; quid dicendum si professi vota simplicia, postquam Tonsuram, ordinesque minores susceperint, ab Ordine dimittantur; eruntne recipiendi in Clerum saecularem, ita ut habitum clericalem gestent, et in susceptis Ordinibus ministrent, quamvis careant titulo substentationis?

Ex audientia SSmi die 20 Januarii 1860.

SSmus ad suprascripta dubia rescribendum mandavit, ut sequitur

Ad 1um et 2um Regulares non comprehendi, et etiam Professos votorum simplicium, de quibus agitur, posse admitti ad primam Tonsuram et ordines minores non obstante dicto Motu-proprio.

Ad 3um Affirmative in omnibus, nisi aliud judicio Episcopi obstet; sed curandum esse, ut, quamprimum fieri poterit, de praescripto titulo provideantur. Minime vero

ad Ordines Sacros promoveri posse, nisi praescriptum titulum habeant.

A. Archiepis: Philippen. secretarius.

V.

Bme Pater

Fra. Alexander Vinc: Jandel Magister Generalis Ordinis Ff. Praedicatorum exponit, occasione nuperrimi Decreti a S. Congreg. super Statu Regularium die 12 Junii 1858. Apostolica auctoritate editi, nova quaedam in quibusdam sui Ordinis Conventibus exorta fuisse dubia, quorum solutionem ab eadem S. Congreg. enixe et humillime exposcit.

1. Cum ex praefati Decreti tenore (num. 8.) professi votorum simplicium suffragium habeant in actis Capitularibus sui Conventus quatenus et prout habent solemniter professi; quaeritur an inter hujusmodi actus Capitulares recenseantur etiam actus receptionis ad votorum solemnium professionem; nam praeterquamquod votorum simplicium

Digitized by Google

professi non sint de corpore professorum solemniter, contingere potest quod professi simplices numero excedant professos solemnes, et inter eos periculum collusionis enascatur, cum alii post alios, vel simul, vel post breve tempus ad solemnem professionem admittendi sint?

2. Utrum rejectio alicujus professi simplicis a majori parte Patrum in Concilio vel totius Conventus in Capitulo per suffragia secreta prolata, ab Ordinis Generali Magistro, nulla alia intercedente inquisitione aut informatione, haberi possit tanquam legitima et justa causa aut prudens judicium, ad hoc ut ejusdem professi votorum simplicium dimissio ab Ordine, et eorumdem votorum solutio ab ipso cum suo generali Consilio decerni et declarari possit?

3. Et Quatenus negative, quaeritur tertio quid agendum, si Patres Conventus ad excludendum Novitium a professione solemni perseverent, nec ulterius eadem differri possit eo quod vigintiquinque aetatis

Digitized by Google

suae annos Novitius expleverit?

Ssmus D. N. Pius PP. IX. in aud. habita die 7. Februarii 1862 ab infrascripto Secretario S. Congreg. super Statu Regularium ad suprascripta proposita Dubia rescribendum mandavit, nempe ad 1. Negative; ad 2. Negative; ad 3. Pro admissione ad vota solemnia post expletum triennium votorum simplicium, audiri quidem debet Capitulum Conventuale ad instructionem animi Superiorum; minime vero a Superiori Generali vel ab ejus Subdelegato standum erit resolutioni ejusdem Capituli. Quod si aliunde habeantur legitimae causae ad dimittendos professos votorum simplicium, hoc in casu servanda erunt, quae in articulis IV. et V. Declarationum praescripta sunt.

Insuper SANCTITAS SUA ea quae in hoc responso continentur, etiam ad alios Ordines, et Instituta extendit et extensa esse declaravit.

A. Archiep. Philippen. Secretarius.

Super nullitate professionis votorum solemnium non praemissa professione votorum simplicium.

Pius PP. IX.

Ad Perpetuam rei Memoriam

Ad universalis Ecclesiae regimen, Deo sic disponente, vocati, pro pastorali, qua urgemur, sollicitudine haud praetermisimus ad religiosas quoque familias mentis aciem, animique curas intendere, ut eae, de Christiana et civili republica optime meritae, ad pristinum splendorem revocarentur, et incrementum acciperent. Probe autem agnovimus Tristissime hisce temporibus, quibus inimici Crucis Christi humana Divinaque omnia pessumdare, ac mores pervertere student, maximam adhibendam esse curam, sollicitudinem, diligentiam, ad eorum spiritum, uti par est, probandum,

Digitized by Google

qui vota solemnia Deo nuncupare postulant, nec quis admittatur, qui saeculi contagione pollutus electum Christi gregem inficiat, vel verae vocationis expers, susceptique Instituti pertaesus gravem sodalibus molestiam inferat cum disciplinae perturbatione, et regularis observantiae discrimine. Idcirco, audito voto VV. FF. NN. N. R. E. Cardinalium Congregationis super statu Regularium nonnulla hac super re mandavimus edi Decreta, inter quae illud proesertim in praesens commemorandum est, quod per litteras encyclicas dies XIX Martii MDCCCLVII a Ven. Fratre A. Archiepiscopo Philippensi memoratae Nostrae Congregationis Secretario signatas, publicatum est. In praefatis autem litteris haec, quae sequuntur, quoad religiosos virorum Ordines, ac Instituta ex Nostro expresso mandato, et Apostolica auctoritate sancita fuere, scilicet "Peracta probatione

Digitized by Google

et novitiatus ad praescriptum S. Concilii Tridentini, Constitutionum Apostolicarum, et statutorum Ordinis a S. Sede approbatorum, novitii vota simplicia emittant postquam expleverint aetatem annorum sexdecim ab eodem Concilio Tridentino statutam, vel etiam majorem quae forsan a statutis proprii Ordinis a S. Sede approbatis requiratur, et quoad laicos et conversos postquam ad eam pervenerint aetatem, quae in Constitutione Clementis VIII incipiente "In Supremo" praefinita est. Professi post triennium a die quo vota simplicia emiserint computandum si digni reperiantur ad professionem votorum solemnium admittantur, nisi fortasse pro aliquibus locis, uti nonnullis Institutis indultum est, professio votorum simplicium ad tempus longius jam concessa fuerit. Poterit vero Superior generalis ac etiam Superior Provincialis ex justis et rationabilibus causis professionem

votorum solemnium differre, non tamen ultra aetatem annorum viginti quinque expletorum. Si vero in Ordine seu Instituto Provinciales non habeantur, eadem differendi professionem votorum solemnium facultas attribuitur etiam Superiori domus Novitiatus, de consensu tamen Magistri novitiorum, et duorum religiosorum, qui in Instituto aliquo gradu sint insigniti. Decreta Congregationis super Statu Regularium incipien. "Romani Pontifices et Regulari Disciplinae" anno MDCCCXLVIII. promulgata omnino serventur in receptione ad habitum, novitiatum, et professionem votorum simplicium." — Postquam hoc Decretum executioni demandatum fuit ex ipsa experientia comperimus quantum utilitatis ex eo religiosae familiae retulerint, et referre possint. Verum nuper agnovimus aliquos novitios, praetermissa professione votorum

Digitized by Google

simplicium, ad vota solemnia nuncupanda admissos fuisse, et exinde circa dictorum votorum solemnium validitatem gravia dubia suborta esse. Nos igitur cupientes in re tanti momenti omnem ambigendi causam in posterum removere, motu proprio, et certa scientia, deque Apostolicae Nostrae potestatis plenitudine, quoad religiosas virorum familias cujuscumque Ordinis, Congregationis et Instituti in quibus solemnia vota emittuntur statuimus, ac decernimus nullam omnino, irritam, et nullius roboris fore professionem votorum solemnium tam scienter, quam ignoranter, quovis modo, praetextu, et colore factam a novitiis quibuscumque etiam laicis, et conversis, qui licet probationem, et novitiatum prout de jure expleverint, non emittant prius professionem votorum simplicium, et in ea per triennium integrum non permanserint, quamvis vel a Superioribus, vel a novitiis, vel ab utrisque intentio habeatur respective

Digitized by Google

recipiendi ad vota solemnia, et ea emittendi, ac omnes ritus adhibeantur ad professionem votorum solemnium praescripti. Haec volumus, statuimus, praecipimus, mandamus non obstantibus, quatenus opus est, Constitutione Benedicti XIV. Praedecessoris Nostri super Divisione materiarum, aliisque Apostolicis, et in universalibus, provincialibusque, et Synodalibus Conciliis editis, generalibus vel specialibus constitutionibus, et ordinationibus, regulis, statutis, et consuetudinibus cujusque Ordinis, Congregationis, et Instituti etiam juramento, confirmatione Apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, privilegiis quoque indultis, et Litteris Apostolicis in contrarium praemissorum quomolibet concessis, confirmatis, innovatis, quamvis specifica et individua mentione dignis, quibus omnibus et singulis illorum tenoribus praesentibus pro insertis habentes ad praemissorum effectum specialiter, et expresse derogamus, ceterisque

Digitized by Google

simplicium, ad vota solemnia nuncupanda admissos fuisse, et exinde circa dictorum votorum solemnium validitatem gravia dubia suborta esse. Nos igitur cupientes in re tanti momenti omnem ambigendi causam in posterum removere, motu proprio, et certa scientia, deque Apostolicae Nostrae potestatis plenitudine, quoad religiosas virorum familias cujuscumque Ordinis, Congregationis et Instituti in quibus solemnia vota emittuntur statuimus, ac decernimus nullam omnino, irritam, et nullius roboris fore professionem votorum solemnium tam scienter, quam ignoranter, quovis modo, praetextu, et colore factam a novitiis quibuscumque etiam laicis, et conversis, qui licet probationem, et novitiatum prout de jure expleverint, non emittant prius professionem votorum simplicium, et in ea per triennium integrum non permanserint, quamvis vel a Superioribus, vel a novitiis, vel ab utrisque intentio habeatur respective

Digitized by Google

recipiendi ad vota solemnia, et ea emittendi, ac omnes ritus adhibeantur ad professionem votorum solemnium praescripti. Haec volumus, statuimus, praecipimus, mandamus non obstantibus, quatenus opus est, Constitutione Benedicti XIV. Praedecessoris Nostri super divisione materiarum, aliisque Apostolicis, et in universalibus, provincialibusque, et Synodalibus Conciliis editis, generalibus vel specialibus constitutionibus, et ordinationibus, regulis, statutis, et consuetudinibus cujusque Ordinis, Congregationis, et Instituti etiam juramento, confirmatione Apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, privilegiis quoque indultis, et Litteris Apostolicis in contrarium praemissorum quomolibet concessis, confirmatis, innovatis, quamvis specifica et individua mentione dignis quibus omnibus et singulis illorum tenoribus praesentibus pro insertis habentes ad praemissorum effectum specialiter, et expresse derogamus, ceterisque

Digitized by Google

risque contrariis quibuscumque. Decernentes has Nostras Litteras semper et perpetuo validas et efficaces existere et fore suosque plenarios et integros effectus sortiri, et obtinere, et ab omnibus, ad quos spectat, et in futurum spectabit plenissime suffragari, et ab omnibus inviolabiliter observari, et si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari irritum, ac inane esse et fore volumus, et declaramus.

Datum Romae apud S. Petrum sub Annulo Piscatoris Die VII Februarii MDCCCLXII. Pontificatus Nostri Anno Decimo sexto.

B. Card. Barberinius. —

Digitized by Google

Epistola S. Congreg. super statu Regularium qua litterae Apostolicae in forma Brevis publicatae fuerunt. ~

Très Révérend Père,

Sa Sainteté a publié un Bref commençant par ces mots: "ad universalis Ecclesiae regimen", en date du 7 Février dernier, dans lequel Elle déclare nuls et invalides les vœux solennels émis sans avoir auparavant professé des vœux simples et sans être resté trois ans dans la profession de ces vœux simples.

En ma qualité de secrétaire de la S. Congreg. des Réguliers, j'adresse à Votre Rév.me Paternité le susdit Bref, en lui souhaitant, de la part du Seigneur, toutes sortes de prospérités.

De Votre Révérendissime Paternité;

Le très dévoué serviteur,

A. Archevêque de Philippes. secrétaire

Rome, de la Congrégation

Des Réguliers, le 5 Mars 1862.

Bme Pater.

Fr. Theophilus a S. Corde Mariae Sacerdos professus et Novitiorum Magister in extincto Collegio Apostolico B. M. V. de Zapopan in Dioecesi de Guadalaxara, sua ductus tristissima experientia, aliorumque Religiosorum virorum consilio, ut suae conscientiae satisfaciat, proponit Dubium = Utrum juvenes qui ante exclaustrationem vota simplicia emisserant, ab iis liberi sint reputandi, ita ut si demum aperiantur Monasteria, incipere et prosequi novitiatum debeant juxta Decretum super Statu Regularium, cujus initium = Neminem latet = de die 19 Martii 1857.

Ex aud. SSmi die 4 Julii 1862.
SSmus proposito dubio respondendum mandavit = Negative =

A. Archiep. Philippen. Secretarius

Digitized by Google

De tempore, quo professi votorum simplicium suarum rerum dominium a se abdicare possunt per renuntiationem quam Tridentina Synodus respicit in Cap. XVI. sess. XXV. de Regularibus.

Decretum

Lata lege de praemittendis votis simplicibus professioni votorum solemnium per Encyclicam Epistolam hujus Congregationi super statu Regularium die 19 Martii 1857 nonnullae deinde editae fuerunt declarationes quoad ipsa vota simplicia et relate ad votum simplex paupertatis constitutum fuit = Professi votorum simplicium Dominium Radicale, uti aiunt, suorum bonorum retinere poterunt, sed eis omnino interdicta est eorum administratio, et redditum erogatio, atque usus. Debent propterea ante professionem votorum simplicium cedere

Digitized by Google

pro tempore, quo in eadem votorum simplicium professione permanserint, administrationem, et usumfructum, et usum, quibus eis placuerit, ac etiam suo ordini, si ita pro eorum libitu existimaverint. =

Nuper vero Dubium exortum est, quandonam Professi votorum simplicium emittere possint renunciationem, de qua Sacrosanctum Concilium Tridentinum sess. XXV de Regularibus cap. XVI. agit, quaque ipsi suarum rerum Dominium a se abdicent. Dubio ad SSmum D. N. Pium PP. IX. relato ab Infrascripto Secretario Sacrae Congreg. super statu Regularium in audientia habita die I Augusti 1862, Sanctitas Sua Apostolica Auctoritate statuit atque constituit, renunciationem, quam in citato capite XVI. sess. XXV. de Regularibus Concilium Tridentinum respicit, pro professis votorum simplicium locum habere infra duos menses proximos ante professionem

votorum solemnium. Contrariis quibuscumque non obstantibus. Datum Romae eodem die, et anno ex secretaria S. Congreg. super Statu Regularium.

A. Archiep. Philippen. secretarius.

Appendix.

Ad Superiorum et Magistrorum Novitiorum commoditatem integre referuntur Institutiones super receptione, et educatione Novitiorum in Monasteriis et Conventibus designatis, vel designandis Clementis VIII. jussu editae. —

Cum ad regularem Disciplinam in singulis Religiosorum Monasteriis propagandam, Novitiorum institutio maxime utilis sit ac necessaria, et nihil ad gravem illam, ac laudatissimam priscorum Patrum

Digitized by Google

vivendi rationem relaxandam majorem vim habuisse compertum sit, quam vel nimiam in recipiendis Novitiis facilitatem supra numerum, quem capere, atque alere Monasteria ipsa possent; vel negligentiam in probando, et examinando eorum spiritu, an vere esset ex Deo, atque ex praecipuo desiderio illi inserviendi; vel denique incuriam in eis educandis, atque instituendis; idcirco, ut hujusmodi incommodo deinceps occurratur, ut in recipiendis Novitiis, et in eorum institutione, atque educatione, nec non in Magistri, et aliorum Ministrorum electione, praeter alia, quae in sacris Canonibus, ac Decretis praesertim Concilii Tridentini, Pontificiis, et cujusque Ordinis, aut Instituti Constitutionibus continentur, tam in alias designatis, quam nunc, et in posterum ad hoc designandis Monasteriis, et Conventibus, haec quae sequuntur, inviolate observari, et exequi perpetuo curent.

Digitized by Google

Primum, quod attinet ad Novitiorum recipiendorum formam, ultra diligentem perquisitionem, quae habenda erit de uniuscujusque natalibus, corporis habitudine, moribus, et vita anteacta, ac praecipue eorum qui sextum decimum aetatis suae annum excedent, an criminosi, an aere alieno gravati, vel reddendae alicujus administrationis rationi obnoxii sint, juxta formam Constitutionis fel. record. Sixti V., et moderationum subsecutarum; illud etiam Superiores, ad quos spectabit, sedulo perquirant, ut quibus in Monasteriis, et Conventibus, ex Apostolica facultate Novitiatus fuerint instituti, in iis ad Religionem nullum in posterum admittant, qui et ex honestis parentibus natus non sit, et conditiones a sacris Canonibus, Summorumque Pontificum Constitutionibus praescriptas non habeat, juxta Decretum super forma recipiendi Novitios die 19 Maii 1602 editum.

Quisque recipiendus in aliquo Ordine regulari etiam Mendicantium,

in ea sit aetate Constitutus, quam ejus Ordinis, in quo recipietur, regularia instituta, et ordinationes requirunt, eam vero litterarum scientiam calleat, aut illius addiscendae spem indubiam praeseferat, ut minores, et suis temporibus Majores Ordines, juxta Decretum Sac. Concilii Tridentini suscipere valeat. Sed si quis annum vigesimumquintum excedens ad habitum regularem admitti postulaverit, et satis eruditionis expers inventus fuerit, in Conversorum tantum, quibus litterarum scientia non est necessaria, numerum referatur: ipsi autem Conversi non recipiantur ante vigesimum aetatis suae annum, et nisi saltem praecipua Doctrinae Capita noverint.

Demum Superiores diligenter exquirant, quo spiritu, qua mente, ac voluntate id regularis vitae genus elegerint, quem sibi finem proposuerint; num zelo melioris frugis, ac perfectioris vitae, et ut Deo liberius famulari possint, an potius levitate, vel humano aliquo affectu, aut inordinato animi ducantur, et

Digitized by Google

an eorum parentes ope, et subsidio ipsorum indigentes destituantur.

Provideant quoque, ut omnes etiam Conversi recipiendi, priusquam ad habitum regularem admittantur, ab iis, quibus munus hoc incumbit, de regula, quam professuri sunt, tribus votis essentialibus, statuque regulari et aliis cujusque Ordinis peculiaribus institutis, et Constitutionibus diligenter instruantur. Et quia quarumdem Religionum moris est, nedum Conversos ad professionem admittendos, verum et Oblatos, ut vocant, recipere, circa ipsorum Oblatorum receptionem unaquaeque Religio suas peculiares constitutiones, specialiaque instituta observare teneatur.

Statim atque Novitii ad habitum recepti, et in locum Novitiatus introducti fuerint, per generalem omnium peccatorum confessionem totius anteactae vitae conscientiam discutiant, et expurgent.

Quod vero ad loci qualitatem

Digitized by Google

uniuscujusque Novitiatus spectat; locus hujusmodi propria clausura ab ea parte Conventus, et Monasterii, in qua degunt professi, segregatus sit, atque distinctus, habeatque tot ad dormiendum cellulas separatas quot erunt numero Novitii, vel dormitorium ita capax, ut pro singulis singuli lectuli sterni possint, in quo etiam cellula, vel certus ac determinatus locus pro Magistro, ejusque socio reperiatur.

In eo etiam, praeter alias communes commoditates, aptus locus adsit ad spirituales collectiones, seu conferentias faciendas, ac lectiones, instructionesque Magistri audiendas, et in quem hiemis tempore ad calefaciendum se igne communi recipiant.

Oratorium insuper, seu Cappella, si commode fieri poterit, ad Novitios in spiritualibus, praesertim in caeremoniis Ecclesiasticisque functionibus exercendos.

Hortus quoque peculiaris ad honestam recreationem bene conclusus,

Digitized by Google

atque munitus adsit, sin minus, hortum ceteris Fratribus communem recreationis tempore ingregrediantur. Ipsis vero Novitiis ibi commorantibus, Curabit Magister cum loci Superioris auctoritate (si opus fuerit) ne in eumdem quisquam alius ingrediatur.

Ad hujusmodi locum Novitiatus Nemini ejusdem, vel alterius Ordinis Regulari, etiam Conventus et Monasterii Officiali, ullo unquam tempore sub quovis praetextu aditus pateat, præterquam Magistro, ejusque socio, ac etiam Monasterii, aut Conventus Superiori, quandocumque ingrediendum sibi necessario existimaverit, quo casu tamen aliquem semper ex senioribus Conventus, vel Monasterii Patribus assumat.

Hujus loci clausuræ clavis apud Magistrum semper asservetur, illique soli liceat, cum tantum gravi causa ingressum illuc alicui permittere: si quis autem Novitiorum quempiam alloqui voluerit, Magistro praesente, et non aliter alloquatur.

Digitized by Google

Novitiorum Magistro socius, si ad Novitiorum instruendam multitudinem necessarius fuerit, vita et moribus (quoad fieri poterit) consimilis deputetur qui in his, quae ad Novitiatus regimen spectat, dicto Magistro immediate subjectus exis-tat; eliganturque tam Magister, quam socius per Provinciale Capitulum, per triennium ad minus onus hujusmodi subituri. Quod si aliquo casu extra tempus capitulare nova loca Novitia-tus concedi contingat, tunc electionem Magistri Novitiorum, et socii hujusmo-di in his novis locis per Generalem, vel Provincialem, seu Ministrum, aut eorum Visitatores, seu Vicarios, de Definitorum tamen, vel graviorum aliorum Patrum consensu fieri per mittatur: idemque servetur, si intra triennium alterum, vel utrumque urgenti aliqua de causa ex illis locis amoveri, vel mori contigerit, in cujus, vel quorum locum alii consimiles sub-rogari debeant.

Tam Novitiorum Magister, quam socius ab iis omnibus officiis, oneribusque vacationem habeant, quae Novitiorum

Digitized by Google

Curam, et regimen impedire valeant. —
Ipse Magister sacerdotali Ordine sit initiatus, ac quinto saltem supra trigesimum aetatis suae anno constitutus, et per Decennium a professione emissa in Religione perstiterit; Socius vero trigesimum annum excedat, suntque ambo Doctrina, et quantum per Superiorem Diligentiam, et vires fieri poterit, vitae etiam anteactae exemplo praestantes; orationis praeterea, et mortificationis operibus addicti, prudentia, Charitateque referti, non sine affabilitate graves, zelum Dei cum mansuetudine praeseferentes, ab omni cordis, ac animi perturbatione, irae praesertim, et indignationis, quae in se, erga alios charitatem impedire consueverunt, quam longissime alieni, et tales demum, qui in omnibus seipsos bonorum operum exemplum praebeant, ut ii, qui eorum curae subsunt, illos non tam metuant, quam revereantur, nec illis unquam detrahere quidquam possint.

Habeat etiam Magister plenam

Digitized by Google

et absolutam potestatem circa novitiorum institutionem, ac Novitiatus regimen, ita ut in illis nemini (Visitatoribus, ac Superioribus majoribus, vel etiam localibus exceptis) quovis colore se ingerere liceat.

Curam adhibeat diligentem, ut Novitii omnes in regulari Disciplina sedulo exerceantur, agnoscantque praecipue Divinae, qua digni facti sunt, vocationis praestantiam, et excellentiam, quae vera sit, atque perfecta votorum solemnium, et quam necessaria cujusque Ordinis Constitutionum observantia, modum in oratione tum vocali, tum mentali fructuose persistendi, illicitas passiones, et vitia (ad quae natura per peccatum labefactata omni tempore prona est, atque proclivis) per sensuum custodiam, et mortificationem cohibendi, austeritatem, jejunia, cilicia, disciplinas, conscientiae puritatem, crebram illius discussionem, Sacramentorum frequentiam, confessionis praesertim, quae bis saltem mensibus fiat, per aperitionem quotidianam motuum

internorum, cordis, et tentationum manifestationem, per exercititum humilitatis circa viliora ministeria per modestiam in omnibus actionibus, diuturnumque silentium.

Quilibet Novitius bis quotidie orationi mentali, et vocali incumbat, unusquisque secundum propriam capacitatem, et ordinem sibi a Magistro praescriptum, ac pluries in die propriam conscientiam unusquisque examinare contendat. Ipsi autem Magistro soli Novitiorum confessiones audiendi cura committatur. Liceat tamen Superiori, etiam locali, si ita expedire judicaverit, vel per seipsum, vel per alium ab eo deputandum, semel, aut bis in anno eorumdem Novitiorum confessiones audire.

Quotidie Missae Sacrificio intersint, et statutis horis in Choro nocturnis, diuturnisque Divinis Officiis assistant.

Exercitationibus etiam corporalibus vacent, legant, vel scribant res spirituales, modestam animi re-

Digitized by Google

creationem interponant, quae in solitario loco, et commodo extra Novitiatum semel in hebdomada, vel in alternis saltem hebdomadibus longior statuatur; fiatque semper Magistro praesente, vel socio, qui multum invigilent, ne duo ab aliis commorentur disjuncti, atque eo tempore cujusque, in quam natura feratur, propensionem inscrutentur.

Non liceat eis, durante novitiatus et probationis tempore, una cum Professis, nisi in Choro, in Ecclesia tempore Officiorum, in Processionibus, aut in Caenaculo causa refectionis commorari; nec permittatur eis Professores domo exeuntes comitari. –

Pro communibus, et propriis cujusque necessitatibus, quae accidere possunt, unus ex Novitiis ipsis, aetate, moribusque provectior deputetur, qui absente socio, Magistro permittente, omnia, prout opus fuerit, agat, cui etiam januae

Digitized by Google

custodia, et rerum levioris momenti provisio intra Novitiatum committi poterit.

Cum autem, licet Clericorum bene instituendorum cura debeat esse praecipua, Conversorum tamen religiosa instructio non sit praetermittenda; quin potius aequanimiter amplectendam, quandoquidem satis exploratum est, istorum etiam, cum regulam profiteantur eandem, perfectam educationem, tum Religioni decorem, et ornamentum, tum aliis Christifidelibus aedificationem, exemplum, atque utilitatem afferre. Conversis ipsis a Clericorum Novitiatu separatus ad dormiendum locus (quantum commode fieri poterit) assignari praecipitur. Illi tamen, hac separatione non obstante, Magistro Novitiorum, seu Superioribus Monasteriorum, et Conventuum, juxta cujusque Ordinis statuta, et Constitutiones subditi esse, et obedientiam

Digitized by Google

praestare debebunt, a quo non tantum circa corporalia obsequia probandi, et exercendi, verum etiam pro eorum capacitate, et commoditate de spiritualibus, praesertim de modo mentaliter orandi, diligenter instruendi erunt; quod ut commodius fiat, ad capitula, et spirituales conciones, quae per Magistros Novitiis fieri solent, accersiri debeant, et in Ecclesiis statutis horis conveniant, nisi tunc in suis officiis actualiter occupati fuerint.

Tempore vero probationis elapso, ii tantum, qui non solum religiosae perfectionis capaces, sed ad laborem corporalem apti, novo ac diligenti examine reperti fuerint (dummodo aetatis annum suae, quoad Clericos decimumsextum, quo vero ad Conversos, vigesimumprimum excesserint), ad professionem admittantur; sed qui ad Conversorum habitum recepti fuerint, ad Clericorum statum transire, etiam durante probationis tempore, non

Digitized by Google

possint.

Superior cujuslibet Conventus, in quo Novitiatus fuerit constitutus, particularem librum habeat, in quo uniuscujusque Novitii professio registretur, illamque Novitius professus propria manu, et duo testes, qui praesentes fuerint, subscribant.

Conversus vero litterarum ignarus professus in eorumdem testium, qui se subscripserint, praesentia propria manu signum Crucis apponat, asserveturque liber, et custodiatur in Archivio, ubi scripturae ad Monasterium, seu Conventum pertinentes reponi consueverunt.

Quia vero in quibusdam Ordinibus filiationis usus est receptus, Declaratur, quod licet decretum sit, ut Novitiis educandis certa Monasteria, aut Conventus designata quilibet Ordo habere debeat, licitum tamen sit Superioribus Monasteriorum, et Conventuum hujusmodi

Digitized by Google

Ordinum, in quibus filiationis usus receptus, eos, quos praenarratis qualitatibus suffultos repererint, in suorum locorum filios juxta cujusque Ordinis constitutiones adscribere; sicque adscriptos, cum juxta praesentes institutiones, et alias ser. ser., ad Ordinem recepti fuerint, ad loca Novitiatuum, cum testimonialibus litteris transmittere, ubi tamquam dictorum Conventuum, seu Monasteriorum filii, eorumdem nomine, et instantia recipi, ac in Novitiatu probari, et deinde antequam ad eadem Monasteria, seu Conventus filiationis hujusmodi remittantur, in Professione ad perfectionem, ut praemissum est, exerceri debebunt.

Porro ne, loca unius Monasterii, seu Conventus ab alio praeoccupentur, Capituli Generalis, aut Provincialis partes erunt, numerum praescribere pro omnibus: et eam similiter rationem circa

Digitized by Google

alimentorum contributionem (si opus fuerit) inire, ac singulis Conventibus, et Monasteriis praescribere, quae magis expedire videbitur.

Ut autem Novitii jam in Professorum numerum (sicut praemittitur) recepti, melius in bono spiritu, regularisque Disciplinae observantia stabiliantur, et confirmentur, mandatur, ut statim post Professionem emissam, si in Conventibus, aut Monasteriis pro Novitiatibus assignatis locus aderit secundi Novitiatus, sive Professorii ab ea, quae Novitiorum est, atque antiquiorum Professorum habitatione distinctus, et segregatus, ibi collocentur, si Monasterium aut Conventus eos alere queat; sin minus, in alium commodiorem Conventum, aut Monasterium transferantur, in quo is locus cum requisitis Novitiatum supranarratis reperiatur, vel accomodetur, aut de novo construatur.

Ab hoc tamen illae Religiones excipiuntur, quae suarum Constitutionum, seu Institutorum vigore, majoris temporis cursu novos Professos intra Novitiatum detenere consueverunt, quibus in hac parte non derogatur, illis tamen permittitur, ut, praedictis eorum constitutionibus non obstantibus, id ipsum facere possint, si id rationi, ac Religioni magis expedire adjudicaverint, quibus in locis degant sub regulis, et modo vivendi adhuc arctiori, quam servent antiquiores professi, ita quod in negotiis Monasteriorum, aut Conventuum non se intromittere, nec communibus tractatibus interesse, neque alicujus exterioribus obedientiae officium exercere debeant, ibique permaneant, quousque ad aetatem sacris Ordinibus suscipiendis sufficientem devenerint, vel saltem per triennium post professionem

Digitized by Google

quo etiam tempore poterunt, quinimo, et debebunt litterarum studiis operam navare sub directione, ac regimine Superioris, qui eas qualitates habeat, quibus Novitiorum Magistrum praeditum esse oportere dictum est.

Declaratur tamen, quod propter praemissa non censeatur concessa licentia recipiendi Novitios, nisi in locis pro novitiatu designatis, aut in posterum designandis, et pro numero dumtaxat in eorum singulis praescripto, vel praescribendo.

Denique si illi, qui inter Religiosos gradu, et ordine superiores sunt, et alii ad quos spectat, in praedictis omnibus, vel eorum aliquo deliquerint, seu quovis modo contrafecerint, officiorum omnium, quae tunc obtinebunt, privationem, gravioresque pro modo admissae culpae poenas se subituros certo sciant.

Datum Romae apud S. Petrum die 19 Martii 1623.

Digitized by Google

Index. ~

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Auspice et Laudi
B. M. Virginis Deiparae
Cisterciensium
totius Ordinis Dominae
praeclarae Semper. —

Digitized by Google

Errata.

Page 4, – ligne 17; – lisez "ut, quantum in Te est." –

Page 9, – ligne 15 – au lieu de "sollicití fueri", lisez "sollíciti fuere".

Page 9, à la dernière ligne, au lieu de "Innocentius XI", lisez "Innocentius X."

Page 16, ligne 20 – lisez: "Epistola qua praecedens encyclica".

Page 20 – ligne 18 – lisez: "Urbain VIII, Innocent X, et Innocent XII, sans parler"...

Page 23, ligne 14; lisez "prêter" au lieu de "porter".

Page 24 – ligne dernière, lisez: "Dans les campagnes"..

Digitized by Google

Page 27 - ligne 17 - lisez "tenus"

Page 32 - ligne 7 - lisez :
"efficacemment au but proposé....

Page 44 - ligne 1ere - lisez :
"suivant le but que se propose"...

---

page 45 - ligne 23 - lisez :
"sur cette matière"...

---

page 48 - Dernière ligne, lisez :
..."nisi ab locorum"...

---

page 52, - ligne 13, l'alinea Ne autem doit être rétabli tout entier comme il suit :

"Ne autem hujus Decreti observantia aliqua ratione, titulo, praetextu impediatur, Sanctitas Sua quibuscumque in contrarium facientibus constitutionibus, regulis et statutis cujusvis Ordinis, Congregationis, Societatis, Instituti, Monasterii

teris, Domus etiam in forma specifica ab Apostolica Sede approbatis, nec non cuilibet privilegio licet in corpore juris clauso, et Apostolicis Constitutionibus ac decretis confirmato, ac expresso, individua, speciali, et specialissimo mentione digno, aliisque contrariis quibuscumque prorsus derogat, et derogatum esse declarat."

Datum Romae etc...

---

page 56 – lisez 17 – lisez:
"Non comprehenduntur".

---

page 57 – ligne 20 – lisez: "praeditus"

---

page 60, – ligne 11, lisez:
"Methodum a Capitulo".

---

page 66, ligne 19, lisez:
"Examinatores generales nec Romae"...

---

page 70 – ligne 7 et ligne 8, lisez –

Digitized by Google

simplement : "Magister novitiorum"...

---

page 71, — ligne 10, lisez : "Servandum"...

---

page 85, ligne 12 — lisez :
"Constitutionis Sixti V cum moderatione"...

---

page 95, ligne 12, — après les mots "recipiendis novitiis", lisez "facilitate"...

---

page 95, ligne 16, lisez :
"eorum spiritu an vere"...

---

page 95 — avant dernière ligne — lisez : "et singulis ad quos"...

---

page 98, ligne 9, soulignez aussi les mots : "<u>et subsidio indi</u>"...

---

page 116, ligne 5, lisez : "Instituti poenitent"...

---

page 118 — dernière ligne — lisez simplement : "expedire existimassent"...

Digitized by Google

page 120 ligne 6e ; entre les mots "Votorum" et "simplicium", intercaler ce qui suit : "solemnium admittantur, nisi fortasse pro aliquibus locis, uti nonnullis institutis indultum est, professio votorum"...

Digitized by Google

86 Highland

Digitized by Google

RETURN TO ▶ CIRCULATION DEPARTMENT
202 Main Library

LOAN PERIOD 1 HOME USE	2	3
4	5	6

ALL BOOKS MAY BE RECALLED AFTER 7 DAYS
Renewals and Recharges may be made 4 days prior to the due date.
Books may be Renewed by calling 642-3405.

DUE AS STAMPED BELOW

AUG 15 1990		
AUTO. DISC.		
AUG 10 1989		

FORM NO. DD6,
UNIVERSITY OF CALIFORNIA, BERKELEY
BERKELEY, CA 94720

Digitized by Google

U.C. BERKELEY LIBRARIES

C004970524

Digitized by Google